Digitized by Google

Vittorio Emanuele III
XXX
C
29
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BALDASSARIS TIMÆI
von Guldenklee
MEDICI ELECTORALIS
ET
CELEBRIUM QVORUNDAM
GERMANIÆ, GALLIÆ ET ITALIÆ
MEDICORUM
EPISTOLÆ ET CONSILIA.
Acceßit &
HORTOLINI TIMÆANI
Topographia metrica,
&
INSCRIPTIONES.

LIPSIÆ,
Impenſis CHRISTIANI KIRCHNERI.

Typis JOHANN-ERICI HAHNI.
ANNO M. DC. LXV.

Digitized by Google

Digitized by Google

Inclytis

Inclytarum Urbium

SEDINI,
STARGARDIÆ,
COLBERGÆ,
STOLPÆ,
GREIFFENBERGÆ.
CÖSLINI,
TREPTOVIÆ &
RÜGENWALDIÆ

CONSULIBUS,
SYNDICIS,
CAMERARIIS,
SENATORIBUS,
ET
SCABINIS,

DOMINIS FAUTORIBUS
ET AMICIS SUIS

Digitized by Google

CULTU, OFFICIIS ET AFFECTU OBSERVANTER PROSEQUENDIS

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S.P.D.

NObilissimi, Amplissimi, Consultissimi, Prudentissimi Viri, Domini, Fautores & Amici honorandi; Quantus sit amor vitæ, nemo viventium sibi non est conscius: Mortem fugimus, vitam appetimus omnes & Reges & pauperes, & juvenes & capularii senes, docti, indocti, & quod mirum, etiam illi, qui cœlestia sperant. Pulchrè in hanc rem & piè Augustinus: MORTIS DIEM OMNES AFFUTURUM SCIUNT; EUM TAMEN OMNES DIFFERRE

Libro de gratia novi Testamenti c.6.

RE

RE CONANTUR, ETIAM QVI POST MORTEM SE BEATIUS CREDUNT VICTUROS: TANTAM HABET VIM CARNIS ET ANIMÆ DULCE CONSORTIUM.

Exſtitêre quidem cùm à primis mundi exordiis, tum ſubſequenti ævo, & reperiuntur etiam noſtris temporibus non pauci, qui Sanguinem ſtipendiis elocant & vitam pretio vendunt; Verùm & hi, quoties hoſtium, ſeu vi, ſeu inſidiis circumventi, periculis implicantur, ſupplices fiunt & Spiritum lytris redimunt: Ipſe Achilles Ulyſſi apud Homerum fatetur, malle ſe ruſticam vitam agendo inopi cuiquam colono operam locare, quàm in regione Acherontica omnibus defunctis imperare, de quo elegantes, interprete Grotio, exſtant verſiculi:

Malo equidem durum rus exercere labore
Paupere ſub Domino, tenuis cui copia victus,

 Quàm

Quàm latè populos inter regnare silentûm.

Sic & illi, qui cum morbis colluctantur, aut aliis calamitatibus subjacent, impatientes oneris mortem non rarò præoptant, cum instat, Æsculapium implorant & malunt inter miserias & cruciatus vivere, quàm per mortes supplicio eximi. Olim Tamerlanes omnes leprosos interfici jubebat, non aliam ob causam, quâm ut eos, ita ajebat, miserâ vitâ eximeret; At illi maluerunt cum lepra sua, licet molestissima, vivere, quàm ultimo hoc remedio ab eâ liberari.

De senibus scriptum reliquit Epictetus, eos DEum accusare, quod tam diu fatigentur, cum jam mori deberent; At si mors advenit, vitam desiderant, Medicum accersunt & orant submissè nihil omittere industriæ in medendo;

apud Stobæum sermone CXX.

Fru-

Frustra precando flagitant mortem senes
Curricula vitæ longa culpantes suæ:
At cùm tremente mors propinquat pede,
Iterum allubescit vita, nec senium grave est.

Et quamvis Stoici multis de causis sapienti spontè è vita abeundem esse doceant, sicut è convivio satur surgit & abit: Nemo tamen eorum inventus est, qui facto sententiam contestatus, mortem vitæ prætulerit.

Antistheni Stoico vehementer ægrotanti & præ dolore exclamanti: Quis me liberabit ab hoc malo? Hic, inquiebat Diogenes, prolato cultello, si velis, subitò:

Non dico, respondit ille, à vita, sed à morbo. Et Seneca, etsi mortis contemtum ubique inculcet, ipse tamen, cum ultimam necessitatem vis externa denunciaret, expalluisse fertur, & tremula voce suum libemus ingemuisse; Una nimirum est catena, quæ nos alli-

alligatos tenet, amor vitæ, quem vix ullus ſanæ mentis unquam deponit. Abhorret ſcilicet natura interitum & ægrè diſſolvitur, quod tam arctê colligatum eſt. At quia ſuccumbendum tandem, inventa eſt ars, qua protrahatur, quod evitari non poteſt, cavendo ſcilicet, ne vitium capiant aut nimiùm conſumantur calor nativus & humidum primigenium, à quorum conſervatione vitæ ſalus dependet. De origine & antiquitate artis hujus nihil heíc attinet dicere, ne Iliada poſt Homerum: Plenè & doctè peculiari elegantique ſcripto utrumque docuit Johannes Heurnius Ultrajectinus & ante hunc Galenus, Plinius, Celſus, Argenterius & alii. De neceſſitate ſufficit audire Syracidem: Honora Medicũ propter neceſſitatem, & manifeſtisſimè eandem evincunt

mor-

morbi, maximè verò dolores, si sint acuti.

Dignitas ex eo constat, quòd non nisi à summis Imperatoribus, Regibus & Principibus olim culta sit, nec ab aliis coli permissum fuerit, si Æliano credimus & Pindaro.

Ælianus lib. 2. de Hist. animal. c. 18. Pind. Pyth. 3.

De diffultate lis est. Thessalus Trallianus adeò facilem esse artem medicam dixit, ut vel sex mensium spacio addisci possit, forsan à Themisone Laodicæo, cujus assecla fuit, ita persuasus, qui ipse artis parum gnarus innumeros occidisse fertur. Sic enim de eo Juvenalis senectutis incommoda recensens, tot ei inesse mala ait

Quot Themison ægros autumno
occiderit uno.

Rectiùs Hippocrates in fronte Aphorismorum, artem longam, hoc est, difficilem pronunciat: Oportet enim Medicum non tantùm corporis

humani, cujus mira & nondum ſatis explorata eſt fabrica, ſed & morborum & ſymptomatum remediorumque, quorum infinitus penè eſt numerus, non minùs ac methodi omniumq; principiorum, ex quibus ſuas concluſiones exſtruit, non ſuperficiariam, ſed exactiſſimam habere cognitionem, ſiquidem ut Galenus 1. Aphor. 1. habet, non lateres, lutum, ligna, lapides, tegulæ, coria, artis medicæ, ſicut aliarum, ſunt materia, in quibus multis modis citra cujusquam offenſam, licet quod poſſis, experiri: In corpore autem humano ea tentare, quæ non ſunt experientiâ comprobata, periculo non vacat, cum temerariæ experientiæ finis ſit totius animantis internecio.

Ingenioſè olim hanc artis difficultatem per inſignia quædam Æſculapio adſcripta adumbravit antiquitas: per noctuam, ut ſit vigil & in ſtudiis per-

ennet

ennet Medicus, ut ſciat caſus & eventus morborum prædicere; per Galerum & nodoſum baculum, ut ſtudiosè addiſcat vim remediorum & vires ægri, ut cognoſcat exactè quales remediorum ictus ſinguli homines excipere posſint: per ſerpentem, ut callidè ſummaque cautelâ remedia admoveat & ad contortas indicationes curativas collineet; per Caput Draconis, ut acutè videat & cauſſas morborum ſcrutetur; Per Canem, ut ſagaci ingenio morborum indolem & eventum perſpiciat, perſpectumque ſumma cura & minimo nocumento morbum auferat ſanitatemque præſentem cuſtodiat, morbum imminentem fuget &c.

Quæ omnia quàm ſint laborioſa, nemo nõ videt. Verè Heurnius: Ad Æſcu-

 lapi,

lapidûm artem addiſcendam Æſculapii ingenio opus eſt, quod multâ artis cote, ſummâ laborum tolerantia ab ipſis incunabulis usque ſit ſubactum.

Ego cum in praxi medica, maximè in morbis quibusdam abſtruſioribus, radicatis aut malignis difficultate hac non ſemel implicarer, nec meo ipſius ingenio & cura ſatis me extricare poſſem, conſultandi munere, quo nullum inter omnia medicorum officia, ut Claudino placet, ſalutarius eſt, feliciter emerſi, idemque ſi quando coram non eſſent, quibuscum conferrem, morbo inducias ferente, per literas expedivi; Quarum cum penes me ſat numeroſa eſſet congeries, ſelectiores uſui publico deſtinandas cenſui, ratus, fore in his aliqua, ſi non exercitatioribus Medicinarum Curionibus & Myſtis, tyronibus tamen profutura.

Ex his primũ nunc in lucem prodit volumen & quidem ſub veſtris, Viri Amplisſimi, auſpiciis, haud alia de cauſſâ, quàm quòd plæraq; quibus abſolvitur, ἀκεύματα intra mœnia, intra ædes & cubilia veſtra nata cõſignataq; ſunt, & hoc jure vobis debentur. Accedit & favor, quo cùm vos ipſi tum inclytarũ quibꝰ præeſtis, Urbium Cives & incolæ me complexi multis & præclaris ſibi devinxêre beneficiis. His autem ex meritò retaliandis cum impar ſim, ſcripto hoc publico gratæ mentis obſidẽ ad ſubſellia veſtra deponere volui, enixè rogans, tenue hoc, ad æternũ & conſtans celebratisſimi nominis veſtri monumentum ἀντιδώρε loco benignè accipiatis, & ſic vos & quicquid veſtrum eſt, optimè habere jubeo. Colbergæ Kalendis Martii Anno M.DC.LXV.

Amplitud. & Spectabil.
Veſtr.

omni ſtudio & fide
addictisſimus

B. Timæus von Guldenklee.

LECTORI
SINCERO & INTELLIGENTI.

EPistolarum congeriem, Amice Lector, quam vides, premi debuisse statues, non promi, ratus nihil heic contineri novum aut rarum. Fateor, & ita jam decreveram. Verùm ubi in casibus meis medicinalibus ad limam, antequam evulgarentur, revocandis occuparer, etiam in his paleis grana quædam inveni Hygieæ initiatis forsan non ingrata. Exercitatis enim minutalia hæc non appono, indignum arbitratus à dapalibus aliorum epulis ad cramben hanc nostram & malvas quenquam avocare; Interea tamen, quam initio abjeceram, postliminio quasi maturandam duxi editionem, cum animadverterem, multa in epistolis his exstare, quæ in ipso opere prætervisa vel huc remissa. Jeci itaque hanc aleam, utut etiam videretur dubia. Nihil enim in his elaboratum memini, imò nec satis revisum; Prout

Prout primi tulere conceptus, ſic etiam nunc jacent ſingula, quod vel ex Stylo cognoſces.

Neque enim ad ornatum & oſtentationem hæc ſcripſi, ſed ad utilitatem initio quidem privatam, nunc publicam, & hoc ipſum diverſis annis, diverſis animi motibus, prout res tulit & occaſio;

Ipſa dies quandoq; parens, quandoq; noverca eſt.

Acceßère & interruptiones in praxi medicâ cum diffuſior eſſet & frequentiſſimæ & moleſtißimæ; At quomodo cohæreant, quæ à diſtracto turbatoque procedunt animo? quæ in his concinnitas aut elegantia? Certè ſi verborum pigmentis curandi eſſent morbi, nihil heic præſtitum; Sed rem ſpecta, Lector, *non colores, Rectè Seneca:* Sanantem medicum, non diſertum quærit æger.

Germanicè ſcripta, Germanicè inſerui; Non quòd latinitate donare arduum foret, ſed quia ſupervacaneum.

Cæterùm in hoc mihi ignoſci velim, quòd epiſtolas aliorum nullâ impetratâ venia, meis immiſcuerim publiciq; juris fecerim; Illud enim, non ſub meo, ſed authorum nomine, hoc utilitatis publicæ gratia factum eſt. Et cur condi debuit, quod ſalutare?

re? Possem fortè & ordinis postulari, cum minus digestum sit opus nec suo singula collocata loco; Verùm hoc Elenchus excusabit eà promptitudine quæsita ostensurus, qua rectè posita series, quam inter initia, ut dicam, quod est, neglexi; postea mutare molestum videbatur, cùm integrum volumen denuô fuisset describendum.

Unum restat, quod deprecer, lapsus scilicet, si qui fortè obrepsere: Magna humanæ mentis est caligo, quam qui non agnoscis, nec me velim noscas & hæc, quæ scripsi. Vale. Dabantur Colbergæ Kalendis Martii ANNO M.DC.LXV.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM
LIBER I.
De præcipuis ſupremi ventris affectibus.

EPISTOLA I.
De paralyſi palpebrarum.

VIRO
Illuſtri & Excellentiſſimo
DN. LAZARO RIVERIO,
Conſiliario Regio & Medicinæ in almâ Monſpelienſium Profeſſori primario & celeberrimo, Domino & Fautori ſuo omni obſervantiæ cultu proſeqvendo
S. P. D.
BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

EX quo filium meum inter Batavûm Muſas Hygiéæ Sacris initiatũ in celeberrima Monſpelienſi veſtra appuliſſe intellexi, non potui non eidem gratari hanc felicitatem, qva inter alios, Te imprimis Vir incomparabilis, Præceptorem nactus, exactiſſimam artis medicæ cognitionem ex ore docentis hauriret præſens, qvam nos in ſcriptis veneramur longo terrarum tractu remotiſſimi; Atq; utinam fortunam hanc reverenter habere, occaſionis opportunitatem dextrè amplecti eademqve rectè uti noſſet conſilii inops & Juvenis!

Non audeo Excell. Tuam gravioribus occupatam rogare, ut Filium hunc meum qvandoq; admittat, moveat, conatꝰ ejus juvet, promoveat, cæcutienti facem præluceat. Si tamen Excellentiæ Tuæ aliqvam laboris hujus partem pro ſingulari humanitate ſuâ & benevolâ in exteros propenſione ultrò in ſe recipere non fuerit moleſtum,

magno & inæstimabili me sibi devinctum reddet beneficio, cui solvendo etsi impar sim, faxo tamen gratæ mentis affectum Excell. Tua aliqvali documento experiatur.

Cœterum etsi non parum verear, qvin literarum prolixitate Excell. Tuæ fastidium concitem; Urgente tamen qvodam Nobili & apud nos magni nominis Viro, intermittere haud potui, qvin affectum, qvo is ipse premitur, mirabilem sanè & rarissimum Excellentiæ Tuæ detegerem, ejusqve opem & consilium implorarem. Est autem talis: Generosus & Nobilissimus Dn. Jacobus Heidebreeck, Serenissimi Electoris Brandeburgici Consiliarius intimus & Oeconomiæ in Pomeraniâ Orientali director &c. qvinqvaginta septem fermè annorum temperamenti calidi & humidi, ante triennium & amplius nictationē quandam vel potius instabilitatem palpebrarum initio quidem non adeò notabilem & per intervalla saltem recurrentem sensit, progressu autem temporis, malum augeri cœpit, tandemqve in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc quidem palpebræ utriusq; oculi aperiri absqve manus operâ non possint; Tumor in palpebris ut & dolor aut calor nullus, densitas, asperitas, scabrities, callositas, inflatio aut aliud vitium nullum, supercilia item rectè & naturaliter constituta non minus, ac ipsi oculi, qvorum nulla est, nec fuit ægritudo; Reliqua etiam corporis constitutio satis firma, vegeta & ad omnes actiones promta, nullis unqvam morbis, præter febres tertianam & qvartanam, idqve rarius, illa qvidem bis, hac semel tantum, tentata. Causam Medicorum nonnulli in humorem serosum, alii in pituitosum musculos & nervos palpebrarum laxantem referunt, alii materiam qvandam tartaream & gypseam, alii deniqve vaporem crassum & fixativum accusant.

Hinc varia remediorum genera adhibita, purgationes nimirum universales & particulares, diaphoretica sudoribus etiam in Laconico provocatis, revulsoria, phlebotomiæ, cucurbitulæ cum & sine scarificatione, vesicatoria, sinapismi, fonticuli, epithemata, emplastra, unguenta, suffumigia & id genus alia; Novissimè de setaceo deliberatum est, qvo non proficiente ad operationem Chirurgicam, qvam describit Celsus libro 7. cap. 7. & Paulus lib. 6. cap. 13. tanquam ad extremum remedium confugiendum censent.

Verum, cum periculi non omnino sit expers & eventus dubius, Excell. Tuam summoperè rogatam volumus, judicium suum de casu hoc difficili nobis communicare non dedignetur, Id quod omni studio

tudio cultuqve demereri annitenur, ipso etiam facto gratitudinem nostram contestaturi. Interea Excell. Tuam bono publico nobisqve diutissimè superstitem validamque precamur. Dab. Colbergæ ad mare Balthicum die XXVIII. Novembr, Ao. M.DC.LI.

Nobili Excellentissimoq;
VIRO
BALDASSARI TIMÆO,
Serenissimi Electoris Brandeburgici Archiatro &c.
Domino & Fautori meo plurimum observando.
S. D.
LAZARUS RIVERIUS.

EXcellentissime Vir, summa erga exteros & præcipuè Germanos animi mei propensio facit, ut gratissima sit, filii tui, ingenui Adolescentis commendatio. Eqvidem qvibuscunqve modis studia ejus adjuvare atqve promovere potero, in eo libentissimè operam meam impendam.

Casus Nobilissimi Viri Domini Jecobi von Heydebreck rarissimus certè est & à vulgarium morborum sorte longè remotus. Licet enim ad paralysin palpebrarum referendus videatur, mirum tamen est, humorem, illam producentem tam exiguum spatium occupare, nervulos nimirum palpebras moventes & longi satis temporis progressu nunquam ad vicinas partes sese porrigere. Mirum etiam tot remedia tam prudenter à doctissimis Medicis & ex arte usurpata nihil profuisse, quod certè maximam morbi contumaciam arguit. Licet autem non is ego sim, qvi inter tot eruditissimos Medicos me arbitrum constituere debeam; Attamen, qvia sententiam meam ab Excell. Vestra erogatam denegare non possum, paucis eam perstringam: Existimo igitur, ut antea dixi, hunc affectum ad paralysin referendum esse. Et cum materia in principio ad nervos palpebras moventes delata, tenuissima esset, vel fortè flatulenta aut acrimonià prædita, nictationes & motus involuntarios palpebrarum efficiebat, quemadmodum apud solidiores Neotericos hodiè receptissimum est, motus convulsivos à materia flatulenta aut acrimonia præditâ excitari. Successu autem temporis humore ad nervulos defluente magis incrassato & eorum substantiæ impacto is meatus illorum insensiles occlusit, & spiritus animalis transitum præpedivit.

Curatio à Præstantissimis Viris instituta valdè apposita fuit. Sed illos minimè latet, quàm contumaces sint omnes paralysis species, ut omnium remediorum vim sæpissimè eludant. In hoc verò casu si qvid sperandum sit, illud protenus ex lon-

longissimo remediorum resolventium & diaphoreticorum usu elicere oportet. Quamobrem in eâ essem sententia, ut vernâ tempestate proxima purgatio solennis institueretur per apozemata ex cephalicis & purgantibus composita ad quatuor vel qvinqve dies præmissa venæsectione. Postmodum instituendam censerem diætam sudorificam ex decocto gvajaci & sarsæparillæ ad quadraginta dies, non urgendo sudores præter modum, sed blandè tantum promovendo, ne corpus nimium incalescat. Tempore sudoris admovendos censerem Syncipiti raso sacculos calentes ex sale, milio, avena, fœniculo & aniso compositos, qvorum descriptio habetur in praxi mea cap. 1. Lib. 1. & post detersum sudorem admoverem emplastrum epispasticum ibidem post sacculos descriptum.

Interim per diætæ decursum bocheto ex sarsaparilla uti debet, Saccharo & cinamomo gustus gratiam conciliando, â vino abstinendo & cibos sicciores usurpando præcisis omnibus humectantibus. Tùm quintæ cuilibet dosi decocti sudorifici adderem cum levi ebullitione senæ ℥ß. Turbith, hermodactyl. & Agarici ana ʒj. quæ purgantia in apozematis etiam erunt præscribenda.

Finitâ diætâ, si morbns perseveraret, ad extremum aliquod remedium confugiendú esset, juxta præceptum Hippocratis, quod medicamentum non curat, ferrum curat, qvod ferrum non curat, ignis curat. Vellem igitur ad extremum cauterio actuali pluribus in locis syncipu inurere, ita tamen ut ad pericranium ustio non pertingeret, sed in cute solùm sisteretur. Et qvia remedium illud est valdè crudele, vellem aliud potiùs tentare minus molestum, nempe vesicatorium toti capiti deraso instar cucuphæ admotum, & si operatio illius prima vice sufficiens non fuerit, vellem iterum atqve iterum applicare. Illud autem vesicatorium non ex fermento fieri debet, ut pluribus in locis moris est, sed ex massa emplastri in praxi mea loco citato descripti, quia gummata, quæ illius compositionem ingrediuntur, humorem impactum attenuant, ut faciliùs extrahi valeat.

Dum topica ita usurpantur, æger debet servare eandem victus rationem, qvæ in diæta sudorifica fuit proposita, nempe exsiccantem cum bocheto sarsæparillæ. Si remediis hisce non cederet affectus ad aliam cogitationem me converterem & ad alia remediorum genera transirem, quæ jam effutire absonum videtur. Sed si Excell. Vestra de eventu prædictorum certiorem me reddere voluerit, iterum rescribam.

Va-

ale. Datum Monspelii d. IV. ens. Mart. Anni M. DC. LII.

RIVIERE.

P. S.

Initâ diæta & post usum vesicatorii poterunt foveri palpebræ supercilia vino albo, in quô folia lviæ, rorismarini, thymi & lavenlæ bullierint, idq; bis in die lonâ pastu &c.

Postqvam ex consilio Dn. Ririi Vesicatorium toti capiti derasuperinductum esset, nocte sequenti stranguriâ admodum dolosâ & paullò post mictione cruentâ correptus æger per biduum ssimè habuit, exhibitis tamen incis remediorum præsidiis ab âqve liberatus est, qvin & palpeas spontè & absqve manus adniculo, attollere ad tempus pot, magno qvidem, at brevi gau: Paucorum namqve dierum cursu recrudujt malum, meo idem ϛοχασμῷ nunqvam curae.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Excellentissimo & Clarissimo

N. BALDASSARI TIMÆO,

von Güldenklee,

Medico Electorali &c.

Domino & Amico honorando

PETRUS SANCHIUS, Medicinæ in Monspeliensi Universitate Professor P.

S. P. D.

CAsus ab Excell. Tua per literas & filium nuper propositus describitur â Galeno lib. 4. de loc. affect. cap. 2. his verbis: Quemadmodum in musculis, quorum jam supra meminimus, ita & in his, qvi palpebram supernam movent, evenire necessum est: Igitur si musculus illam sursum trahens, exsolvitur, laxam efficiet & palpebram, ita ut oculus aperiri non possit. Oritur musculus ille ab orbita internâ & adeò parvus est, ut in majoribus qvoqve animalibus vix manifestè perspici possit. Ideò rarissimus casus, quod ille solus nervus fuerit succo qvodam tenui inebriatus & emollitus & sic ineptus redditus ad motum citra partium vicinarum & adjacentium ullam affectionem, & ita curatu difficillima affectio, interim tamen non desperata, sed qvæ longo & assiduo indigeat regimine.

Quoad curationem igitur præmissis universalibus & sæpius repetitis particulares evacuationes capitis diligentissimè instituendæ. Singulis septimanis probarem pilulas cochias minores ad ℨß. cum eadem dosi pilularum de agarico. Singulis matutinis ante cibum utatur

tur errhino ex ſucco majoranæ, betæ rubræ, diſſolutis in vino albo. Admoveantur cauteria duo, pone aures ad radicem utriuſqve vitando vaſa, & ulcera excitata; retineantur diu aperta. Paulò ſupra etiam pone aures admoveantur veſicatoria bis in menſe, caput non valdè opertum & calidum habeat; Sufficiet, ut ab immodico frigore ſe tueatur. Adhibeatur tibiæ interiori dextræ etiam cauſticum potentiale. Admoveantur alternis noviluniis hirudines venis hæmorrhoidalibus & ſanguinis extrahatur ſufficiens quantitas, utrumqve hoc præſidium valet ad præcavendum, ne aliqvid à viſceribus naturalibus etiam ſuo meteoriſmo foveat affectum palpebrarum. De diætâ ſudorificâ cogitandum eſt, in qua potiſſimùm habeatur capitis ratio & promoveantur ſudores in illo ſacculis & fotibus convenientibus. Si loco cauteriorum, qvæ diximus admovenda pone aures, vellet pati ſetonem loco debito, maximè profuturum exiſtimamus. Quoad topica, nullum invenimus melius balſamo Guidonis, qvo partes reſolutæ tepidè illini poſſunt ſingulis diebus bis aut ter, priùs fovendo easdem conveniente ſpiritu vini, in qvo antiqva theriaca fuerit diſſoluta. Hæc ſunt, qvæ in caſu ita extraordinario fieri poſſe ex arte cenſemus, qvibus benedicat Altiſſimus. Cui Te tuosqve devotè commendo. Dab. Monſpelii d. 7. Martii Anni M. DC. LII.

EPISTOLA III.

Ejuſdem argumenti ex Literis *VIRI Excellentiſſimi & celeberrimi* DN. D. JOHANNIS MICHAELIS,

Medicinæ in alma Lipſienſi Profeſſoris publici & Decani, Archiatri Saxo-Altenburgici.

Ad

Dn. BALDASS. TIMÆUM von Güldenklee.

Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Archiatrum.

Lipſiæ d. VII. Decembr. Anni M, DC, LI. datis.

QVod palpebrarum affectum attinet, quo Nobiliſſimum qvendam virum ultra triennium affligi Excell. Tua ſcribit, ipſa ætatis ratio declarat, præſertim qvia humiditas excedit in hoc ipſo corpore, conſtitutionem palpebrarum affici ab excedente humiditate & frigiditate, ea propter palpebrarum tonus laxatur, qvod ut maximè confirmat caliditatis abſentia: Naturâ enim palpebræ ſunt partes frigidiores, qvod ipſum manifeſtat illarum corrugatio ætate declinante. Quod verò ante omnimodam mo-

totus ablationem ad objectum splendidius stabiles aliqvo modo perstiterint, in causa fuit ipse splendor, qvi spiritus animales concitare ac satis mobiles reddere valet. Causa recursus fuit tonus musculorum maxima ex parte resolutus, qvi plurimum spiritus animalis requirebat, sed impossibile erat, ut in tanta semper copia affluerent spiritus. Accedit etiam humoris gravitas qvæ superiorem palpebram facilius ad inferiorem detrudit. Quod remediorem (scilicet balnei, scarificationum, vesicatoriorum & fonticulorum) adhibitorum frustrationem attinet: Balneũ qvidem sive sudorum in Laconico provocatio humiditates egregiè & potenter evocare valet; Verùm qvia tonus musculorum est resolutus, propterea præternaturalis humiditas non potest expelli, licèt ab externo calore pori aperiantur: Vis enim expultrix non insurgit ad expellendum ob fibras resolutas. Eadem ferè ratio hic militat in scarificatione, vesicatoriis & fontanellis. Licèt enim materia revellatur aliqvatenus; Attamen constitutio palpebrarum præternaturalis non est apta ad materiæ in ipsis hærentis expulsionem, & ob fibrarum resolutionem & ob calidi innati suppressionem; Interim major sanguinis pituitosi mittitur qvantitas ad partes affectas, qvàm potest ab ipsis digeri & absumi. Hinc facilè prognosin sumere licet, si patiens nihil remittat de freqventi lectione atqve scriptione, quæ affluxum maximè concitant, parum vel nihil proderit omnis medicatio. Sin per diætæ exactiorem regulam ac diuturniorem medicamentorum continuationem sibimetipsi nauseam seu indignationem non conciliabit, non omnium remediorum respondebit frustrata exhibitio, quoniam inveteratum est malum, vehementia medicamentorum diuturniore usu erit compensanda.

Maximum indicans est morbus, qvi fovetur â causa continente, morbus nimirũ intemperiei compositæ, frigidæ & humidæ cum materiâ. Hic indicat sui ablationem & sibi contrarium. Causa verò morbi non semper expetit contrarium per se, sed qvandoqve etiam simile, qvo tamen hoc loco opus non est. Symptoma est actio læsa & in præsenti casu nihil indicat, quia non est urgens & sublato morbo idipsum evanescit: Retinetur ergo primarium indicans, nempe morbus, qvo pertinet etiam causa continens, qvæ ipsius essentiam constituit. Ex hoc fundamento instituitur curatio.

I. Qvia corpus temperaturæ est calidæ & humidæ, de facili poterit ferre purgationem, qvæ serosam colluviem per alvum exturbet & in-

insuper respiciat caput & oculos.

2. Adhibenda sunt ea, qvæ caput corroborant, ut spiritus apoplecticus, cephalicus, pulvis analepticus. Mindereri, Spirit9 ⊕li cephalicus, specificum cephalicum, Essentia ambræ &c.

3. Applicanda erunt topica fronti & temporibus, qvæ paulatim siccando, adstringendo & roborando affluxum inhibeant.

4. Ipsis palpebris talia adaptanda qvæ in paralysi prosunt & humores discutiunt ac resolvunt, præterea qve nervos roborant. Nec minus commodum erit pedilavium ex herbis cephalicis calefacientibus. Ex fonte chirurgico nihil ferè remedii poterit assumi, qvia senilis ætas & temporis inclementia venæsectionem non admittunt nisi plethora urgeat. Maximè utilis est balsamus nervinus & essentia ex foliis tabaci cum spiritu paralytico extracta. Imprimis convenit balsamus verus: Zacutus Lusitanus prax. medic. admirabil. lib. 5. observ. 64. fol. 16. in simili casu maximè balsamum cum aqva vitæ mixtum profuisse narrat.

Regimen Sex rerum non naturalium qvod uno vocabulo dicitur diæta, hoc modo instituatur. Aër sit lucidus, purus, calidus ad siccitatem tendens. Potus sit cerevisia defæcata ac lupulo condita, vinum Rhenanum non austerum. Cibi assumantur, qvi facilius possunt coqvi & laudabilem præbent succum (ut caro caponum, gallinarum &c.) nec parcâ manu aspergantur aromata, nuc. moschatæ, cinamomum, flores anthos, salviæ &c.

Qvies modum excedens nocet; maximè verò prodest motus & membrorum agitatio. Somnus sit moderatus ne cruditates cumulentur in cerebro. Vigiliæ ita fiant, ut inde calidi innati exsiccatio non seqvatur, alias exsiccatio humoris abundantis corpori conducit. Animi affectus omnes compositi ad hilaritatem: Ira, Melancholia & Venus maximè nocent. Excreta debent statuto tempore ejici, ne vapores inde generati cerebrum ejusqve actiones infringant. &c. &c.

EPISTOLA IV.

De eodem morbo.

JACOBUS MARTINIUS â BERINGA, Medicinæ Doctor & Physicus Reipublicæ Gedanensis.

IN casu mirabili & raro, qvem Vir Consultissimus Laurentius Gablerus scripto exhibere & super eo medicum â me consilium expetere voluit, præsuppono cacochymiam totius corporis, latentem scorbuti διάθεσιν orificii ventriculi vitium, vapores petentes caput, per viscerum consensum, ita qvidem, ut rigida immobilisqve reddatur

datur palpebra. Hæret itaqve vitium in musculo utroqve palpebrarum eorundemqve musculorum connexu, atqve tanto majoris est difficultatis restituere in integrum istam functionem, qvo jam â tribus annis & amplius illud malum cœpit: Modo ad vaporem istum fixativum, fixativum, inqvam, ê cavernis prodeuntem, qvo immobilis redditur palpebra, dirigendū esse omne negotium auguror, prævié tamen, ut cura instituatur totius corporis cacochymici, latentis scorbuti nec non orificii ventriculi per selecta & specifica, non supervacanea, medicamenta. Dubitandum non est, his ritè administratis, levatum ac multum adjutum iri, Generosum Dominum, præsertim si αὐτοψία accedat, qvæ faciliorem viam mediaq; cogitanti & intuenti Medico suppeditare solet. Hæcce lubens testificari & consignare volui, qvantum temporis angustia & ægrorum interpellationes crebræ permittere voluerunt. Dantisci d. XXIX. Martii Anno M. DC. LI.

EPISTOLA V.

De eodem Casu.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. D. GVVERNERO ROLFINCIO,
Medicinæ in alma Salanâ Professori celeberrimo,
Domino Fautori & Amico meo plurimùm observando,
S. P. D.
BALDASSAR TIMÆUS von Güldenslee.

QVanqvam ingens temporis vitæqve præterlapsum sit spacium, ex qvo primum inter nos amicitiæ pactum est fœdus Hygeiæ olim in almâ Antenoreâ litantes & postmodum per alpes & Germaniam superiorem communi itinere decurrentes; Nullus tamen ambigo, qvin sua antiqvæ fidei etiamnū apud Te constet integritas, ex meâ parte nunqvam nisi mecum intermoritura. Eqvidem jucundissimæ conversationis memoriam recolens sæpe animum induxi, sopitas qvasi veteris amicitiæ flammas literario affatu excitare; Sed nescio qvæ, tale qvid conantem inter tôt belli calamitates aliaqve domi forisqve expedienda, retraxerint.

Nunc postliminio qvasi diuturna ut rumpam silentia, commodum aptumqve scriptioni & professioni nostræ se offert argumentum, casus nimirum mirabilis & accuratâ consideratione dignissimus, qvo Vir qvidem magni apud nos nominis affligitur. Is ante triennium & qvod excurrit, nullo præcedente morbo, levem qvandam & per intervalla recurrentem palpebrarum

nictationem sive instabilitatem sentire visus est, progressu temporis malum indies augeri & invalescere cœpit, tandemqve in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc qvidem palpebræ utriusqve oculi aperiri absqve manus operâ non possint. Tumor in palpebris ut & dolor, rubor aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter constituta, non minus, atqve ipsi oculi, qvorum nulla est nec fuit ægritudo; Reliqva etiam corporis constitutio satis firma & vegeta, nullis unqvam morbis, præter febres qvasdam intermittentes, obnoxia &c.

Plures quidem hactenus in consilium adhibiti & Medici & Chirurgi imo & agyrtæ, qvos oculistas vulgus vocat; tentata varia remediorum genera tam interna, qvàm externa, sed omnia sine successu.

Visum est & exterorum in arte celebrium medicorum opem & consilium & inter hos tuum præcipuè, Vir Excellentissime; de raro hoc casu judicium implorare, obnixè rogantes, illud pro singulari tua dexteritate non deneges, id qvod omni studio & promptitudine vicissim demerebimur. Vale Vir mihi semper æstimande & abruptæ per occasionis præcipitantiam scriptioni bonus ignosce. Dab. Colbergæ d. XV. Aprilis Anno M. DC. LII.

Excellentiss. & Nobiliss.
DN. BALDASSARI TIMÆO,
von Guldenklee.
Sereniss. Electoris Brandenburgici Medico.
Fautori & Amico observando.

S. P. D.
GUVERNERUS ROLFINCIUS, DOCT.

Nobilissime, Excellentissime, Experientissime Vir,
Fautor & Amice observande.

GRatæ fuēre literæ veteris benevolentiæ indices. Honorificæ tuæ virtutis & fortunæ mentio, acta nuper inter me & Generosum Borckium è vestra nobilitate non ultimum, juvenem literis egregiè operam navantem, dum me, consilium medicum petiturus, humaniter compellaret.

Perennent hos auspicatos fata prosperiora favores & usqve halitum ad extremum Te comitentur.

Adjuncta ad Rhodium amicum veterem feliciter curabuntur & fideliter. Nictationem qvæ secuta fuit immobilitas & elevandi impotentia in palpebrâ utrâqve, digna est admiratione.

Sine dubio orta fuit â musculi palpebram attollentis paralysi ob affectum nervum, qvi in eum inseritur, subortâ.

Na-

Nuper in casu conniventis palpebræ superioris dextræ, â præfecto in duello musculo hoc elevatorio, tentavi qvidē emplastris negotium expedire; sed cum res non succederet, æger tædio molestiæ afficeretur sectionemqve abnueret, ceu incurabilis relictus est. Cum verò in utráqve palpebra hic labor hæreat, non miror ægrum auxilii indigum & cupidum nihil intentatum relicturum. Svadeo igitur ut in una palpebra fiat periculum palpebræ crucis in modum vulneratione qvocunq; modo & commodè fieri possit & labia coalescant.

Arduæ qvidem molitionis opus, etiam ab ipso Aqvapendente magni & difficultatis plenum æstimatum, eo ipso, dum inter obsoletas operationes refert.

Eventum consiliorum scire aveo & nos omnes divinæ protectioni commendo.

Dat. Jenæ Ann. M. DC. LII. D. Maij XIII.

EPISTOLA VI.

De eadem materiâ.

Nobili & Excellentissimo
Dn. JOHANNI RHODIO,
Philosopho, Medico & Philologo consummatissimo.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Guldenklee.
Salutem & cultum.

Nobilissime & Excellentissime Vir Fautor & Amice plurimū colende.

Filium meum Medicinæ studiis mancipatum auspiciis Excellentissimi Riverii Monspeliensium detinet Universitas. Hunc Antenoreæ vestræ ulterius expoliendum committere, loci celebritate docentiumqve dexteritate inductus, maximè verò tua, Vir Excellentissime, fretus benevolentia, constitui; Etenim & mihi & Fratri olim hoc ipso loco contestata fides, in eam spem me erigit, fore ut pari affectu & Filium complectaris. Unicum autem hoc rogo, sicubi appulerit, qvod brevi futurum spero, Clarissimis Dominis Professoribus eundem commendes simulq; de commoda ipsi hospitatione prospicias, ubi citra profusiores sumptus & luxum vivere, studiisqve fine strepitu & avocamentis vacare possit: Totus enim â tuo nutu & ductu ut dependeat, severius injunxi, modo non molestum sit Excell. Tuæ provinciam hanc in se recipere. Ego sanè tanti beneficii memoriam devotâ mente recolere nunqvā intermittā, ipso etiam facto gratitudinem meam contestaturus. Cœterùm ut multa & rara sæpius in praxi medicâ occurrunt, qvorum non minus abstrusa est cognitio, qvam laboriosa curatio; Sic præter alios, qvi me hactenus exercuere, casus, mira

qvædam & ferè non desperata Magni cujusdam Viri fatigat affectio & calamitas, cujus faciem his annexa depingit pagina. Quæso, mi Amice, tuum de rarissimo hoc & nullibi, qvantum memini, satis explicato casu, judicium & consilium aperias. Pertinax enim est hoc malũ multorumq; hactenus etiam exercitatissimorum Medicorum elusit conatus, adeò ut de remedio ferè desperem, nisi DEus medicinam fecerit, cujus tutelæ Excellent. Tuam devotè commendo. Dab. Colbergæ d. X. Martii ANNO M.DC.LIII.

CASUS.

VIr qvidam nobilis qvinqvagenario paulò superior, temperamenti calidi & humidi ante triennium & quod excurrit nullo præcedente morbo, nictatione quadã vel potius instabilitate palpebrarum sensim & initio qvidem per intervalla tentari visꝰ est, progressu temporis malum indies augeri & invalescere cœpit, tandemqve in immobilitatem degenerare, ita ut nunc qvidem palpebræ utriusqve oculi aperiri absqve manus operâ non possint. Tumor in palpebris ut & dolor nullus, densitas, asperitas, scabrities, callositas, inflatio aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter constituta non minus ac ipsi oculi, quorum nulla est, nec fuit ægritudo, Reliqva etiam corporis constitutio satis firma & vegeta, nullis unqvam morbis, præter febres quasdam intermittentes, tentata &c.

Nobiliss. Amplissimoq;

VIRO

DN. BALDASSARI TIMÆO,

von Guldenklee.

Medico celeberrimo, primæ notæ Amico.

JOHANNES RHODIUS.

S. P. D.

FOrtunâ parum secundâ, qvi cum variè jactatus, accessit filius eximii Parentis spe non indignus, Nihil prius duxi, qvam omni studio ipsius commodis prospicerem. Qvo factum, ut hac hyeme Anatomicis adfuerit sedulus, cœterisqve rei medicæ Professoribus ac valetudinario Præfectis gnavam dederit operam, jamqve intermissis Acroasibus Floræ cultura temperat domesticos labores, qvos exigit collegii censura, qva tuo imprimis arbitratu paterno Lauream diligentiæ doctrinæqve argumentum sperare poterit. Nec dubito, qvin exercitatioris ingenii vi, tuæ imprimis expectationi aliorumqve judicio cumulatè satisfacturꝰ sit. Qvod verò in mediis occupationibus tuis me binis tam humaniter es dignatus, id comitati adscribendum tuæ ac sollicitudini de filio. Si meis porrò

rrò monitis aurem præbuerit, telligas faciam, qvanti apud me necessitudinis nostræ monumen- m, cujus vel hunc fructum cupio, cultior is meliorqve redeat, for- in & iis instructior, qvæ ad artis e- gantiam faciunt.

Sed ne difficilem, qvam memo- as, palpebræ noxam omnino præ- tercam; desperatam ferè censeo, qvum longâ temporis morâ inva- luerit omnibus jam sine effectu ten- tatis. Qvid in ea nunc ætate, inve- teras cente malo sperandum, vides, nisi corroboratis visceribus, atqve imprimis cerebro & nervorum principio, pars laxata ingenio ma- nusqve dexteritate pittaciis op- portunè placidèqve agglutinatis sensim elevari ac veluti habenulis retineri posset; qvod sine molestia vel noxa tentasse, operæ erit. Ve- rum hæc Tibi, qvæ studiosius expen- das, aveo, ut fert occasio & res, de qva certi qvicqvam in hac locorū intercapedine constituere valdè arduum nosti. Vale Vir optime, ac vive.

Clarissimo Fratri tuo salutem adscribo. Patavii XX. Maii Anno clↃ Iↄc LIII.

EPISTOLA VII.

De Paralysi sinistri lateris.

Excellentissimo & Amplissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO, von Guldenklee.
L. C. A. S.
S. P. D.

EXcellentissime atqve Amplissime Domine, Amice multis nominibus honorande. Intellexisti opinor, ex literis Sodalis mei atq; communis amici nostri Johannis Friderici Kleistii; qvomodo sinistro & brachio & pede per hemiplexiā aliqvam ante has septimanas tres captus fuerit.

Cæterùm qvoniam tabellarius ipsius domi tuæ te non offendit, rogavit eum Drenoviam irem, ut responsum, hoc est, consilium atq; opem tuam abs te peterem. Majo- rem igitur in modum oro atq; per amicitiam communem contendo, ne optimo Viro negare illa velis, qvæ omnibus bonis, qvâ es huma- nitate, ultro impertire consvevisti. Narrabat abiturienti qvod pedem inde usqve â genu in potestate non haberet, brachium autem ad caput qvidem attollere, commodè autē demittere, aut in sinum, nisi al- terâ adhibitâ manu reponere non posset. Sed neqve caput neqve cor rectè se habere intelligebam, cum illic vertigines, hic angustiæ atqve angores deprehenderentur. Usus est hactenus Cheirurgi cujusdam opera, qvi balnea sæpe repetit, &

calefacientia adhibet unguenta. An rectè atqve ordine fiant ista, nemo est apud nos, qvi dixerit. Ex tuo autem præscripto omnia agentur deinceps, qvo ut dignari ægrotum velis, iterum peto. Si qvid medicamentorum ad illum curatum velis, huic homini, qvæso, jube, tradantur. Vale Vir clariss. diu & ex voto, ut optimus qvisqve bene valeat.

Generoso & Nobilissimo

DN. L. C. A. S.

BALDASSAR TIMÆVS von Guldenklee.

S. P. D.

COmmunem amicum nostrum Nobiliss. Dnum. Fridericum Kleist paralysi nuperrimè correptum sinistri lateris sensu & motu ferè destitui non sine condolentis animi affectu intellexi, DEum precatus Virum optimum bonæ valetudini clementer restituat! Ego verò qvantum in artis potestate est, fideliter exeqvi non intermittam, qvanqvam perfecta sanitas, qvod in aurem dictum volo, in senili hac ætate & corpore tot culullis & diætæ erroribus fracto cerebroqve & nervoso genere debilitatis vix speranda. Consignavi qvædam contra hunc morbum facientia pharmaca & transmisissem hac ipsa occasione, nisi exqvisita eorundem præparatio diligentiam & tempus reqvirerent, nec commodum duxi tabellionem eousqve heic detinere cum crastino manè facilè alius ablegari possit, qvi simulâ vel cophino instructus eadem transportet, qvibus & utendi modum, aliaqve ad victus rationem pertinentia scripto vernaculo, ne qvis error forte committatur, adjungam. Interea Magnificum Virum optimè valere precor. Scribo Colbergæ d. 2. Febr. A.M.DC.LII.

Information.

Vom Gebrauch der verordenten Medicamenten.

I.

ErStlich kan der Herr Jägermeister das laxirende Träncklein des Morgens nüchtern auff einmal außtrincken/ vier Stunden darauff fasten/ sich des Schlaffs/ bis Nachmittag/ enthalten und keine harte oder saure und fette Speisen geniessen. Es muß aber dieses Träncklein zuvor wol umbgerühret und warm gemachet werden.

II.

Die folgenden Tage kan Er alle Morgen von dem verordneten Decoct ein kleines Becherlein voll/ fein warm außtrincken / und etwa zwo Stunden darauff fasten / auch allemal von den Roßmarien-Küchlein drey oder vier auff essen / so offt er dieses decoct gebrauchet hat / welches alle Tage geschehen muß / so lange bis es aus ist.

III. Wann

III.

Wann der Herr Jägermeister das decoct also des Morgends gebrauchet hat / wird er allezeit nach Mittag umb vier Uhr von der stärckenden Haupt- und Sehnen-Lattwerge jedes mal drey grosse Messerspitzen voll einnehmen / des Abends aber umb acht oder neun Uhr kan er von dem stärckenden Häuptwässerlein allezeit zween Löffel voll gebrauchen und nichts anders darauf trincken.

IV.

Nachdem das decoct gäntzlich wird verbrauchet seyn / also daß nichts mehr davon übrig / kan der Herr Jägermeister die verordneten Pillen des Morgends nüchtern in ein wenig Meth einnehmen / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Wirckung gebührlich abwarten.

V.

Ist denn von der Latwerge noch etwas übrig / kan man hernach alle Morgen / wie auch Nachmittage iedesmahl drey grosse Messerspitzen voll davon auffessen / auch des Abends / wann man wil einschlaffen / von den Hauptwässerlein ein paar Löffel voll gebrauchen.

VI.

Von dem Wässerlein in die Nase zu ziehen soll man ein wenig in die flache Hand giessen und des Morgends nüchtern in die Nasenlöcher ziehen / und etwas darinnen behalten / bis sich ein Niesen spüren lässet. Es muß aber dieses Wässerlein allezeit wol umbgerühret werden. Auch soll man es nicht eher gebrauchen / bis vorher der Leib giugsam gereiniget ist.

VII.

Eusserlich soll man die gelähmeten Glieder mit warmen Tüchern wol reiben und denn mit dem verordneten Oel / so warm es der Patient erleiden kan / schmieren und mit der Hand wol und gar lange einreiben; Auch soll man mit diesem Oel hinten den Nacken und den Rückgrad salben.

VIII.

Hierbey wird sich der Herr Jägermeister einer gutē gesunden diæt befleissigen / alles meyden / was hart und schwer zu verdauen / was viel Schleim giebet / als mehrentheils Fische / was süchtig ist / als Gänse / Aenten / Schweinfleisch / was dem Häupt schädlich / als Milch und Milchspeisen. Die Speisen sollen wol gewürtzet werden mit Jngber / Caneel / Pfeffer / Muscatenblumen / Gartenkümmel / Anieß / Fenchel und dergleichen. Zum ordinar Tranck kan man ein gutes klares Bier und etwas Methe / welche in diesem affect gleichsam eine Artzney ist / gebrauchē. Der allgütige Gott rc.
Colberg / den 3. Februar. Ao. 1652.

De-

Descriptio medicamentorum.

℞. decoct. nostr. laxat ℥ijß.
Pulv. nr. panchymag. gr. vij.
ol. stillatit. macer. gtt. ij.
M.
S. Laxirendes Träncklein.

* * *

℞. Mellis puriss. ℥v.
Aq. cominun. ℔ iii.
Decoqv. lento igne & despumentur diligentiss.
In Colaturâ serventiss. infund.
Flor. salv. origan. ana Mß.
stæchad. Arab.
primul. veris.
puleg. betonic.
serpilli ana p. j.
Rad. pæon.
Ireos ana ℥ß.
Sem. anisi
fænicul
Coriandr. ana ʒi.
Maceris, Cinamom.
Cardam ana ℈iiij
Cubeb. ʒiij
Stent in infusione loco calido per noctem mane bulliant semel atq; iterum. Colatura clarificetur c. alb. ovi
D. in fictili.
S. Decoct. auff etliche mal.

* * *

℞. Elect. nostr. cephal ℥iiij
Cons. rorismarin.
primul. veris ana ℥ij
Cubeb. ʒvi
Cardamom. ʒij
Ol. stillat. salv. gtt. xv.
Condit. calam. aromat. ℥iß.
M. c. syrup. d. stæchad q. s.
F. Electuarium.
D. in fictili.
S.

Stärckende Häupt- und Schnen-Latwerge.

* * *

℞. Mass. pil. nr. cephal. ℈j.
Extr. nr. solut. gr. IX.
ol. stillat. nuc. mosch. gt. iij
M. c. aq. lavendulæ.
F. pilulæ No. IX.
Deaurentur fortiter.
Dentur in pixide ligneâ
S. Pillen auff einmal.

℞. Aq. cephal. Caroli V. Imp. ℥iij.
lilii convall. c. vino
Destillat. ℥ij
primul. Veris
Salv. ex succo ana ℥iß.
Spir. ceras. nigr. ℥ij
Rotul. man. Christi perlat ʒij
M. D. in vitro.
S. Häupt-Wässerlein.

* * *

℞. Aqv. majoran. ℥i.
Pulv. lil. convall. ℈iß
betonic. ℈ß.
M. D. in fictili.
S. Wässerlein in die Nase zu ziehen.

* * *

℞. Ol. lumbric. compos. ℥iij
vulpin.

D. castor.
Philosoph. ana ℥i.
Succini ʒi.
Salviæ ℈iß
Nuc Muscat. express. ʒiij
M.D. in fictili.
S. Del zu den gelähmten Gliedern.

EPISTOLA VIII.

De eodem affectu.

Reverendo & Doctißimo
Dn. JACOBO STAPHYLO,
Ecclesiæ Zarbensis Pastori
emerito.
BALDASSAR TIMÆUS
von Guldenklee.
S. P. D.

Affectus qvo cum colluctaris, Reverende Vir Paralysis est, seu abolitio motus in sinistro latere. Proxima & conjuncta ejus caussa est spirituum animalium in nervis ejusdem lateris defectus. Is vero defectus ē nervorum obstructione dependet; Obstructio ab humore pituitoso viscido cavitates nervorum replente influxumqve spirituum animalium intercipiente. Humoris autem pituitosi caussa fuerunt errores in victu, cibi crassi, frigidi, coctu difficiles, potus largior, studia & lucubrationes nimiæ, ventriculi constitutio frigida. His & similibus de caussis pituita in corpore collecta & ex parte una cum sanguine pro alimento ad cerebrū delata, tandem superabundans in ipsam nervorum substantiam sese insinuavit ac cavitates eorum replendo, spiritibus animalibꝰ transitum præclusit, unde motus in affectâ parte abolitio. Vitium autem ipsum in sinistrâ spinalis medullæ parte & qvidem circa ejus initium hæret; Siqvidem omnibus capitis partibus salvis sub capite tantùm latus sinistrum afficitur. Malum hoc qvidem per se periculosum diuturnum & curatu difficile est: Bene tamen sperare jubet reliqvi corporis vigor etiam in senili hac ætate non invalidus, sensuum internorum omnium integritas, tactus in affectâ parte sensus incorruptus, tempus vernum curationi aptissimum, & spontanea, qvam promittis, ad usum medicamentorum pronitas.

Curationem itaqve auspicabimur ab humoris pituitosi eliminatione. Hinc cerebrum nervosumq; genus, roborabimus, tandemqve parti affectæ succurremus.

Qvod ut commodè fiat, sordes primis latebris adhærescentes leni pharmaco evacuandæ, ne humores crudi præparantium, qvæ hic admodum sunt necessaria usu, ad intimiora corporis nervosqve deriventur:

℞. *Decoct. nostri laxativ.* ℥ijß.
Agaric. trochiscat. gr. XV.
Spirit. meliss. gt. XXI.
M. F. haustus sub auroram actu calidè

lidè assumendus cum jejunio trium horarum & custodiâ.

Hinc præparationi incumbendum, idqve per attenuantia, incidentia & nervis amica;

℞. *Aqv. ivæ arthetica* ℥iij
primul. veris ℥ij
betonic.
Hyssopi
lil. convall. ana ℥iij
Syr. de betonic.
de stæchad. Arab. ana ℥ij
Oxymel. sqvillit. ℥iß.

Mixta colentur, exhibeanturqve singulis matutinis unciæ tres vel qvatuor; vesperi autem delibetur aqva ligni sassafras cum hydromelle Lithvanico destillata.

Materia sufficienter præparata ejiciatur infuso nostro phlegmagogo, de qvo cyathus trium qvatuorve unciarum qvovis mane assumatur; Si mitius egerit, repetatur duabus circiter ante cænam frugalem horis, continueturqve per dies tres vel plures, pro virium tolerantiâ.

Subductâ materiâ, refectioni aliqvid dandum naturæqꝫ indulgenda qvies, ne continuo medicamentorum usu defatigata succumbat.

Hinc denuo alvus leni pharmaco ducenda, præparantiumqꝫ usus repetendus, succedente medicina, qvæ elective purget, qvalis est hæc:

℞. *Mass. pilul. nostr. cephalic.* ℈i
Extract. nostr. solut. ℈ß.
Ol. stillat. nuc. moschat. gt. ij
M. c. aq. Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
deaurent fortiter.

Dum hæc fiunt, subinde aliqvid assumendum, qvod cerebrum nervosasqve partes roboret, frigidos humores in nervis excalefaciat, absumatqꝫ, & spiritum ac calorem ad eos alliciat, cujusmodi sunt rotulæ de succino:

℞. *Succin. alb. præpar.* ℥ij
Ireos florent. ℈iiij
Ambræ gr. vij
Sacch. albiss. in aq. apoplect. solut. ℥iiij.
aspergantur ol. succin. alb. optim. rectificat. gt. XV.

Ne autem uni medicamento adsvescat natura, interdum Essentiæ rorismarini, lavendulæ, vel Tincturæ ☾ guttulæ aliqvot cum vehiculo conveniente exhibendæ, sæpius autem Electuarii seqventis qvantum libuerit, delibandum;

℞. *Electuar. nostr. Cephalic.* ℥iiij
Mithridat. opt. ℥ß.
spec. diambr. complet
diamosch. dulc. ana ℥i
Cubeb. ℈iiij

Con-

Condit. nuc. Indic. ℥i.
Myrobal. chebul.
ʒvj.
Medull. nuc. indic.
condit. ʒiij
Folii ℈iiij
Essent. rorism. ʒij
Syrup. nr. Nervin. q. s.
M. F. Electuarium.

Qvod si his omniubs methodicè diligenterqve adhibitis non cessèrit contumax malum, tandem ad celebre illud lignorum decoctum, qvo pituitosus viscidusqve humor egregiè inciditur, attenuatur, & resolvitur, deveniendum.

℞. *Lign. Gvajac. ras.* ℥iij
Cortic ejusdem ℥i
Sassafras ʒvi
Rad. Enulæ
pæoniæ
Ireos ana ℥ß.
incisis & conqvassatis
affund. aq. fontan. ℔v.
stent infusa loco calido per Horas 24. postea coqvantur in diplomate ad remanentiam lib. iijß. *in fine coctionis add.*
Flor. Salviæ
primul. veris
rorismarin.
lavendul.
Stæchad. Arabic.
ana p j.

Ebulliant semel atqve iterum postea auferantur ab igne & colentur.

Hujus decocti assumantur Unciæ qvinqve, sudorqve in Laconico, suscitato vapore ex decocto herbarum convenientium scoriis vel lapidibus ignitis insperso, provocetur: Ubi per Semihoram, vel si vires ferant, paullò diutius sudatum fuerit, in lecto qviescendum sudoresqve qvi plærumqve denuo erumpunt, probè abstergendi; Hinc prandio salubri reficiendæ vires. Nec satis est semel ita sudasse, sed sæpius & singulis vel alternis diebus, pro ut vires ferunt, hoc repetendum, ita tamen, ut alvus qvotidie respondeat, ne evacuatis humoribus tenuib9, crassiores in corpore relinqvantur, in qvo si segnior fuerit natura, arte excitanda, clysteresqve convenientes applicandi vel purgantium aliqvid exhibendum.

Partem affectam deniqve qvod attinet, præmissis Universalibus supra descriptis non tantùm latus sinistrum, sed & spina inungatur tali linimento:

℞. *Ol. vulpin.*
laurin.
philosoph.
lumbr. terrestr. ana ℥j
Ol. stillat. succin. ʒi
salviæ
lavendul. ana ℈j
Ceræ q. s. M. F. Unguentum.

Substitui interdum potest unguentum Nervinũ Augustanorum,

pro ut à Zvvelfero correctum est.

Commodissimè autem inunctiones instituuntur post balneum & sudores; vel etiam post frictiones leves, pannis calidis factas, abstersis semper ante novam inunctioné de priori reliqvis, sordibus.

Si hæc non profecerint, membris resolutis qvotidiè affricetur mixtura nostra antiparalytica, qvam in multis efficacissimam deprehendi:

℞. *Aq. Salomon.* ℥vi
apopl. Heroic. ℥iij
Balsam. de Peru ʒvi. M.

Dum hæc fiunt, conveniens qvoqve victus observetur, cibus nimirum esto calefaciens & attenuans, succi viscidi & excrementitii expers, carnes assæ magis qvam elixę, panis condiatur semine carui, fœniculi, anisi, melanthii. Condimenti loco usurpetur sinapi, cappares, sal Cinamomi. Pisces nisi saxatiles & aromatibus probè conditi, vitentur. A lacte & lacticiniis ut & ab omnibus cibis frigidis & humidis, flatulentis, avibus aqvatilibus, carnibus agninis & suillis planè abstinendum. Potus sit cerevisia defæcata vel hydromel aut vinum antiqvum, qvod tamen parca ministret manus. Imprimis verò caveatur nimia cibi & potꝰ ingestio, cum nihil in hoc affectu periculosius sit, qvam nimia repletio. Aer sit calidus, siccus & purus, si non naturâ, arte ita paratus; Somnus diurnus fugiendus, nocturnus septem horas non excedat. Alvus semper sit libera, si non spontè clysteris aut glandis beneficio.

EPISTOLA IX.

De mira qvadam Epilepsiâ.

Wol-Edler/Vester und Hochgelahrter/insonders hochgeehrter Herr Doctor, wolwehrter lieber Freund/ bey meiner Anheimkunfft finde ich das Elend an meinem jüngsten wolgerathenen Sohne so groß/ daß nicht außzusprechen und mir vorhin/wie ich zu Colberg gewesen/ nicht geschrieben ist / fast unerträglich: vier Wochen ist es gut gewesen/ nun aber kommt der Paroxysmus epilepticꝰ mahl über mahl/un̄ vermeynen Herr Doctor Klug/ Herr Doctor Wulff/ Herr Licentiat Wulff und Herr Doctor Klugen Sohn / welche ich zugleich bey ihm funden/ daß alles übernatürlich sey/ zumahlen der Knabe/wann sie schon bey ihm stehen/ihnen unwissend aus dem Bette kommt; Wann es vorbey/so ist er wieder so schön und ververnünfftig / als wann er nimmer kranck gewesen; Sie vermeynen ich soll es Leuten verweisen lassen. Gott ists bekant / dem vertraue ich / und glaube / daß ohn sein Zulassen mir und den Meinigen kein Haar vom Häupt fallen kan/ der wolle sich meiner erbarmen und die Last nicht schwe-

schwerer machen / daß Sie meine menschliche Schwachheit ertragen kan. Das Kind ist sehr verstopffet und kan mit keinen Purgationen gewunnen werden. Wann sie ihm Clystier setzen so kommet etwas/ Gott gebe guten Rath und sey der beste Helffer / weil die anwesende Herren Medici nicht mehr Rath wissen. Der Herr Doctor schreibe mir doch seine Gedancken; Empfehle uns in dessen Schutz und verbleibe

Meines hochgeehrten Hn. Doctoris und werthen lieben Freundes

Dienstwilliger Freund und Diener

Peest / 12. April. 1655.

D. J. von Crockow.

Idem ad eundem.

WOl-Edler ꝛc. Bey anwündschung eines frölichen Osterfestes zweiffel ich nicht / es werde der Herr Doctor mein Schreiben / so ich in des Herrn Præsidenten seines eingelegt / wol empfangen haben; Itzo hat der Præceptor den elenden statum meines jüngsten Sohns / eines von GOtt wolgeziereten und wolgerathenen Kindes / daran ich viel Freude seiner Geschickligkeit halber erlebet / Gott sey es geklaget / auffgeschrieben und lieget hierin. Ich habe es nicht gesehen / die Mutter hat michs auch nicht auffbrechen lassen wollen. Die H. H. D. D. sind wieder von einander / vermeynen es komme von bösen Leuten / Gott dem alles bekandt / weiß es am besten / ohne dessen Willen kein Haar von unserm Häupt fallen / der ändere es um seines hertzlieben Sohns hochtheuren Verdiensts willen. Bitte der Herr Doctor eröffne nach dem guten Vertrauen zu ihm seinen vornehmen Rath. Im übrigen befehle ich uns / in Erwartung seiner vernünfftigen Antwort Gottes Schutz und verbleibe

M. hochg. Herrn Dienstw.

Peest / 12. April. 1655.

D. J. von Crockaw.

Eidem.

WOl-Edler ꝛc. Negst dienstfreundlicher Salutation geschiehet dieses auff begehren der Fr. Landvögtin / zu mehrem Bericht von dem Zustand des Adelichen Knabens an Ihre Excellentz / weil dem Herrn Landvogt umbständlich nicht alles wird fürgebracht / aus erheblichen Ursachen / mit höchstfleissiger Bitte / dieses was hiemit Ihrer Excellentz wird notificiret / in des Herrn Landvoigts Schreiben nicht zugedencken / sondern eine neben Missiv an die Frau Landvögtin zu dirigiren und sein rathliches Gutachten darüber ertheilen.

Der Zustand und Beschaffenheit des paroxysmi epileptici ist dieser / daß wañ er darmit beleget wird / erstlich in die höhe laufft / mit den Händen angreifft woran er kommen kan / und

und den Leib nachziehet als wann es vorsichtig und mit Verstand geschehe/in dem er von dem Bette bis an die Balcken klettert und solches nicht thun könte/wann er gesund und guten Verstandes wäre; wann man ihm aber das Klettern nicht permittiren wil/ so ist er qvasi rigidus, in dem man ihn angreifft und niederlegen wil. So bald man ihn aber niedergeleget hat/ ziehet er die Knie nahe an den Mund mit Creutzweiß überlegung der Beine/ einknüpffung der Daumen und einklemmung der Zungen zwischen den Zähnen. Nach eröffnung des Mundes/ auffbrechung der Daumen und niessung des aq. antepilept. versinnet er sich alsofort/ redet und lachet als wann ihm nichts gemangelt hätte/nur daß er zuweilen über das Häupt klaget daß es ihm wüste und schweer sey; Ehe aber er darmit beleget wird/ wiewol er jederzeit darnach gefraget wird/vermercket er nichts und komt ihm dieses so geschwinde an/als wañ es ihm angewehet würde. Sonsten hierbey auch dieses zu entdecken daß unterweilen ihme vor dem paroxysmo, (so des Tages zu vielen mahlē/ wol 17.18. mahl auch vor etlichen Wochen zu etlich zwantzig mahlen ankommet) die Sprache entgehet/ doch illæsa ratiocinatione, in dem wann er wornach gefraget wird/ annuendo & abnuendo verständlich anzeiget/und geschiehet interceptio loqvelæ zuweilen non subseqvente paroxysmo epileptico, bißweilen auch wol / so bald ihm etwas in den Mund gegossen wird oder die Zunge bestrichen / findet sie sich alsofort wieder.

Noch dieses zu gedencken daß er mit der Obstruction alvi beleget/ Zeit wehrender Kranckheit dawieder vielfältig adhibiret ist / welches zuweilen gut gethan/ zuweilen auch ohne Frucht abgangen. Sonsten sich dieses vor vierzehen Tagen eräuget/ daß alle mal bey applicirung eines enematis (massen sonst etliche purganzen, die sonst starck gewesen/ stehen blieben) Der Patient sprachlos wird/so lange bis er das enema von sich gegeben illæsa etiam ratiocinatione.

Ist derowegen hierauff der Frau Landvögtin ihr Ehrendienstfreundliches Ersuchen und Bitten / sein hochreiffliches Nachdencken/ hier über schrifftlich zu communiciren, ob solches alles naturaliter bey der epilepsia zu gehen und sich begeben könte/dawieder es viel halten.

Solches umb den Herrn Doctor zu verschulden / ist die Frau Landvögtin erbietens nechst Empfehlung Göttlicher Obacht und wündschung eines frölichen gesunden Osterfestes.

Dieses habe ich auff Begehren der Frau Landvögtin an ihre Excellentz schreiben müssen. Recommendire

dire mich dero hohen Gunst und verbleibe

Ihr Excellentz

Dienstergebner

Jacob Bilerwürtz.

P. S. Ihre Excellentz wolle nicht in vergessen stellen eine Antwort hierauf bey nehester Post/wann dieselbe dem Herrn Landvoigt wird geschrieben/zu schicken; Es wird schon ohne Bewust des Herrn Landvoigts der Frau Landvoigtin zu handen kommen/Raptim Peest/ 12. April. Anno 1655.

Hoch-Edelgebohrne/ Ehrenreiche und Vieltugendsame

INsonders hochgeehrte Frau Landvoigtin/ derselben sind meine Ehrengeflissene Dienste stets bevor / und habe aus überschicktem Schreiben nicht sonder Mitleiden und bestürtztem Gemüthe vernommen/ was Gestalt ihres hertzlieben Söhnleins Schwachheit und Gebrechen annoch sehr heftig anhalten thut/ und gar keine Artzneymittel/ wie fleissig und vorsichtig auch dieselben gebrauchet/ etwas verfangen wollen! dannenhero sie fast in die Gedancken gerathen/ daß es etwa von bösen Leuten herrühre/ insonderheit weil sich so ungewöhnliche und seltzame Zufälle dabey befinden.

Nun ist zwar ausser Zweiffel/ daß durch Zulassung GOttes von Zauberey viel Kranckheiten und Schaden entstehen können/wie solches die tägliche Erfahrung leyder mehr/als zu viel bezeuget: Ob aber diese ihres hertzlieben Söhnleins Kranckheit aus dergleichen ursachen herrühre/ kan man eigentlich nicht wissen/ zumalen man viel Exempel hat/ daß eben dieses Gebrechen bey vielen so wol alten als jungen / lange Zeit hefftig und mit mancherley Zufällen / darein man sich fast nicht hat schicken können angehalten/ bißweilen auch gar nicht zu curiren gewesen/ und dennoch aus natürlichen Ursachen entstanden/ wie ich dergleichen vor etlichen Jahren an des Herrn Obristen Rosen Gemahlin und andern mehr wahrgenommen; Dennoch machet mir dieses ein groß Nachdencken/ daß der Patient denējenigen/ so umb und bey ihm stehen/ ohnwissend aus dem Bette kommet/ auch bißweilen aus dem Bette bis an die Balcken klettert / welches natürlicher weise nicht wol geschehen kan; Dann ob zwar die Nachtsteiger solches zu thun pflegen / hat es doch mit denselben eine viel andere Beschaffenheit / geschihet auch nicht im Wachen / sondern im Schlaff und gleichsam im Traum. Was aber hierbey zu thun/davon habe ich meine Meynung des Herrn Landvogts Hoch-Edl. Gestr. mit wenigem eröffnet. Das beste Mittel ist ein ernstes und andächtiges Gebet zu Gott in wahrem Glauben an seinen

nen Sohn JEsum Christum/ welcher allein mächtig dem Teuffel und seinen Werckzeugen zu widerstehen und allen Kranckheiten/da es seinem göttlichen Willen also gefällig / abzuhelffen. Derselbige allmächtige Gott wolle auch bey diesem ihrem hertzlieben Söhnlein seine hülffreiche Gnade erblicken lassen / selbiges aus dieser grossen Noth und Angst erretten/ erfreuliche Besserung und gute beständige Gesundheit verleyhen / und den lieben Eltern zu Trost und Freuden noch lange Zeit beym lebens fristen und erhalten; Dessen gnädigen Obacht meine hochgeehrte Frau Landvoigtin sampt den lieben ihrigen ich hiemit treulich empfehlē thue/ verbleibende

Meiner hochgeehrten
Frau Landvoigtin
Ehrengeflissener
BALDASSAR TIMAEUS
von Guldenklee.

Der Hoch-Edelgebornen / Viel-Ehrenreichen und Hoch-Tugendsamen Frauen/ Frauen Barbara geborner Belowen/des Hoch-Edelgebornen Diering Jacob von Crockow ꝛc. Hertzgeliebten Ehe-Gemahlin/ meiner insonders hochgeehrten Frauen.

Hoch-Edelgeborner/Gestrenger/Mannvester und hochbenahmter

Insonders hochgeehrter Herr Landvogt/ demselben zu dienen bleibe ich stets bereit / und habe mit wahrer Hertzens-Condolentz vernommen was E. Hoch-Edl. Gestr. wegen ihres hertzlieben von GOTT mit so schönen Gaben gezierten sehr wolgerathenen Söhnleins annoch starck continuirenden Schwachheit und Gebrechens an mich gelangen lassen / und betrübet mich nicht wenig / daß nach so treu angewandtem Fleiß derer anwesenden Herren Medicorum und brauch vieler köstliche Medicamenten bishero keine Besserung erfolget ; Sintemal dieses malum nicht hæreditarium und weder die Eltern noch Groß-Eltern mit dergleichen Gebrechen behafftet gewesen / auch die Constitutio Corporis nicht melancholica oder sonst ad epilepsiam disposita, dannenhero ich fast mit denen anwesenden Herren Medicis in die Gedancken gerathe daß etwas übernatürliches hierbey verhanden/ insonderheit weil sich so ungewöhnliche und seltzame Symptomata dabey befinden. Solet enim non rarò Dæmon malus epilepticis affectibus se immiscere. Senn. lib. 1. Med. pract. part. 2. cap. 31. Und hat man dessen leider mehr als zu viel Exempel / so weit es Gott zulässet und verhänget. Die alten Græci haben diese Kranckheit genennet ἱερὸν νόσημα, sive sacrum morbum, qvod crederetur divinitus immitti, & à Dæmone aliqvo, qvi hominem tam

repente

repentè & subitò corriperet, provenire, qvemqve ideò incantationibus curare conati sunt, ut ex libro Hippocratis de sacro morbo videre est.

Weil man aber gleichwol in præsenti casu desfalls noch zur Zeit keine gewißheit haben kan / ist am sichersten / daß man neben inbrünstigen andächtigen Gebet zu GOTT ferner mit Gebrauch dienlicher Artzney Mitteln anhalte; Den Leib reinige und stets offen halte / das Hertz und insonderheit das Häupt und Gehirn stärcke / bewahre und gute bewehrte antepileptica fleissig gebrauche / Gestalt die anwesende Herren Medici, wie bishero geschehen / also auch hinfüro desfalls gute Ordnung zu machen sich werden angelegen seyn lassen. Meines Orts weiß ich hierbey nichts zu erinnern / ohn allein:

1. Weil der Leib stets verschlossen / sehr verhärtet und übel zu gewinnẽ / daß man zum öfftern des Morgens nüchtern süß Mandelöhl in ein wenig warm Bier gebrauche. Hoc enim affatim bibitũ non tantùm alvum emollit & humectat, sed & singulare convulsionum est remedium. Plater. tom. 1. prax. c. 2. p. 76. Es sol aber das Oel frisch ausgeprest und nicht alt seyn.

Doch müssen hierbey dienliche purgantia & qvidem in forma liqvida potius, qvam solida bisweilẽ gebrauchet werden / qvibus materia jam genita evacuetur, & materia, è qva generari possit, subtrahatur. Facilius enim ab humore vitioso, qvam ex succo probo partis alicujus mala constitutio malignam talem materiam epilepsiæ generandæ aptam producit, & natura à pharmaco purgante excitata, qvicqvid vitiosum in corpore est, facilius ad intestina consvetamq; evacuationis viam, qvam ad partes nobiles, puta caput & cerebrum mittit.

2. Daß man ad revulsionem materiæ caput petentis die Ader auff der grossen Zehe / da es nicht schon geschehen / öffnen lasse. Hæc enim incisa ut in omnibus capitis affectib9, sic maximè in epilepsia prodest, unde etiam cephalica dicitur.

Plater. tom. 2. prax. c. 3. Sennert. l. 1. Med. pract. part. 2. c. 31. Peucerus cap. 3. de epilepsiæ curatione. m. p. 240.

3. Daß man bisweilen des Morgens nüchtern sternutationes movire, und könte man hierzu das überschickte Pülverlein gebrauchen und dessen etwa einer Erbiß groß in die Nasen ziehen / Si ad usum sternutatorii æger sternutet, signum bonum est. Sennert. lib. 1. M. Pr. part. 2. cap. 31.

4. Daß man ferner gute bewehrte antepileptica gebrauche. Hierzu übersende ich Tincturam Lunæ &

spirit. cornu alcis, weil sie vielleicht ihres Orts nicht möchten zu bekommen seyn. Damit kan man also verfahren: Nehmen einen oder zweene Löffel voll gutes Schwalbenwasser/ oder aq. epilepticæ Langii thut etwa 25. Tröpfflein Kreutzrauten Safft / welcher aus der grünen Kreutzrauten frisch ausgepresset ist/ darzu / und 13. Tröpfflein von der tinctura Lunæ, gebet es dem Patienten des Morgens nüchtern ein/auch sonsten zu anderer Zeit / wann man sich des paroxysmi besorget.

Bisweilen kan man stat der tinctur den spiritum ungulæ alcis gebrauchen/und wechselsweise eines umbs ander eingeben.

5. Solte über Verhoffen dieses alles nichts verfangen / könte man aërem & locũ mutiren, und den Patienten an einen andern gesunden und lustigen Ort bringen/welches in dergleichen affectu offters sehr gut befunden. Epilepsia namque laborantes juniores cum ætatis & aëris mutatio, tum & loci & victus liberat. Hipp. 2. Aph. 45.

Dieses auf Sr. Hoch-Edl. Gestr. Begehren/habe ich wolmeinend und ohn einige maaßgebung / auch den anwesenden Herren Medicis unvorgreifflich erinnern wollen/von Hertzen wündschende / daß der allgütige barmhertzige Gott seine hülffreiche Hand in Gnaden anschlagen/erfreuliche restitution und gute beständige Gesundheit verleihen und dieses ihr hertzliebes Söhnlein zu langen Zeiten beym Leben fristen und erhalten wolle/dessen allwaltenden Beschirmung E. Hoch-Edl. Gestr. sampt deroselben Hoch-Adelichen Hause/ ich hiermit treulichst empfehlẽ thue/ verbleibende

E. Hoch-Edl. Gestr.

Dienstergebener

B. TIMAEUS

von Güldenklee.

Dem Hoch-Edelgebornen / Gestrengen/ Vesten und Hochbenahmten Herrn/ Hn. Düring Jacob von Crockow/Churfürstl. Brandenburgischen Erbschencken und wolbestallten Landvoigt zu Stolpe / auff Peest / Rohschutz und Güntechagen etc. Erbherrn. Meinen insonders hochgeehrten Herrn.

EPISTOLA X.

De epilepsia ex retentione Lochiorum.

DN. BALDASSARI TIMÆO,

von Güldenklee.

Fratri dilecto

CHRISTIANUS TIMÆUS

von Güldenklee.

S. D.

ABsentiam meam, Frater unice, tantum non nefariam pronunciarunt mulierculæ nostræ, quod

qvod in eâ paroxyſmum graviſſimum qvatuor horas ſine remiſſione durantem paſſa eſt puerpera, nempe ab octavâ matutinâ ad duodecimam meridianam. Ego circa tertiam veſpertinam domum reverſus triſtibus his exceptus ſine mora ægram inviſi reperiqve recurrentes etiamtum convulſiones; Invadebant iterum oſcitationes freqvẽtes, anxietas, murmura ventris, ut jam inſtare malum ægra ipſa diceret. Exhibui pulverem epilepticum ex aqvis huc deſtinatis, clyſterem qvoqve ſub noctem applicandum ſvaſi; Renuentibus autem parentibus, ſalutare hoc auxilium omiſſum eſt.

Nocte ſeqvente ſic ſatis qvieſcere viſa pluries tamen expergefacta, de ſumma anxietate qveſta eſt. Hujus rationes ex ſentinâ illâ lochiorum cum paulo explicatius deduxiſſem in clyſteris uſum tandem conſenſère omnes, qvem Deus bene vertat! Poſt iteratum interea pulveris epileptici cum caſtoreo uſum, ſanioſum qvid ſubalbidum profluxiſſe dicunt, qvod argumento mihi certo eſt, ita ſe habere mali cauſam, prout inter nos de illa diſſertatum eſt. Qvia verò metus recidivæ adhuc urget, qvæſo mi Frater, ut ciſiarius hic noſter neceſſaria qvædam atqve inter alia aqvã apoplecticam heroicam transferat. Sic Te, Frater unice, diu vivere belleqve valere precor. Treptoæ die IX. Septembr. Ao. M.DC.LVI.

D. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

PRolixè tuis reſpondere, Frater unice, vetant per abſentiam cumulati labores. Noſti veram curationem morborum fieri per ablationem cauſæ, qvæ in præſenti Epilepſia uterinâ eſt lochiorum â partu retentio. Ex retento enim & corrupto ſanguine menſtruo putridi maligniqve vapores elevantur, qvi cerebrum petentes ejuſqve membranas & nervoſum genus vellicantes epilepſiam excitant. Fluxus itaqve corrupti iſtius ſanguinis ante omnia provocandus, qvod nullo remedio facilius tutiuſqve impetrabis, qvam enemate, cujus hæc eſt deſcriptio.

℞. *Herb. meliſſ.*
puleg.
arthemiſ.
rutæ.
majoran. ana mſſ.
Flor. *Chamæmel.* mß.
Lavendul.
Centaur. mino.
ana. P. j.
Rad. *Ariſtol. utriusq.*

lil. albor.
pæon ana ℥ß.
Sem. Dauci
rutæ
ſeſel. ana ʒj.
Baccar. laur. ℥ß.
Coqv. ex ſ. q. aq. ſimpl.

℞. *Colat. ℥x*
Elect. Diacathol.
benedict. laxativ.
ana ℥ß.
ſpecier. hier. ſimpl. ℈iiii.
ol. chamæmel. ℥j.
rutæ, anethi ana ℥ß.
ſal. gemm. ʒj. M.

F. Enema repetendum qvoties opus fuerit.

Si nihilominus ſubſtiterint lochia, ſanguis ex ſaphenâ pedis extrahendus præmiſſo pedilavio convenienti.

Ventri ſacculum ex iisdem ſpeciebus, qvibus enema conſtat applicabis calidè, coctum prius in aqva vel vino albo.

Interea & antepileptica uterinis, menſesqve provocantibus mixta per vices exhibenda.

Mihi qvidem probatiſſimus eſt hic pulvis, qvem tranſmitto.

℞. *Pulv. lapid. carpion.*
triang. ʒij.
Ungul. alc. præp.
Corn. alcis abq; △ calc.
Rad. pæon.
Sem. pæon. Rutæ
Viſci querni
ſuccin. alb. præp.
Caſtor ana ℈j. M.
F. pulvis

Detur à ℈j ad ℈iß ex aqvâ epileptica Langii vel alio liqvore convenienti, qvalis eſt hic noſter:

℞. *Aq. Hirund. c. caſtoreo*
deſtill.
pæon. Hyſter. Myſich.
lil. convall.
Flor. tiliæ ana ℥j.
vitæ mulier. ʒiß.
Spir. ceraſ. nigr. ℥ß.
meliſſ. ʒij. M.

Naribus ſubinde admoveatur caſtoreum ſyndoni incluſum & aqva epilepticâ camphoratâ conſperſum; ſæpè etiam præſertim horis matutinis elixir proprietatis cum ana eſſentiæ Caſtorei doſi XV. vel plurium guttularum ex juſculo cerevisiæ vel vini cum vitello ovi, macere, croco & ſaccharo præparato exhibeatur.

Cœterùm vitet animi vehementiores motus, iram timores, metum, in cibis vaporoſa & capiti cerebroqve noxia. Carnes etiam ſuillas, anatinas, anſerinas, hædinas & id genus alia; Nec continuo decumbat in lecto, ſed qvoties per vires licet, erecta ſedeat, pendulis pedibus, qvi ipſi & pannis calentibus ſæpe fricandi, ut motus ſanguinis ad inferiora concitetur.

Deus laudatissimam fœminam bonæ valetudini clementer restituat & diutissime salvam præstet, Cui & Te cum tuis, mi Frater. Colbergæ d. X. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA XI.

De Epilepsiâ Uterinâ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Guldenklee.

AD proximas tuas, dilectissime Frater, nudius tertius respondi, forsan non satis congruè uxoris morbo gravissimo afflictissimus. Laborioso partu Eleonoram peperit satis vividam; Ipsa verò vix ope divina mortis erepta faucibus adhuc pessimè degit, hoc præsertim die, qvo toto paroxysmos pertulit epilepticos complures eosqve gravissimos. Sub vesperam somnus eam occupavit dormivitqve, ut videbatur, satis commodè; Experrecta verò palpebras sustollere nullo modo potuit, donec aq. apopl. heroica largius perunctæ, tandem sensim motum reciperent. Pes sinister qvoqve totus aliqvamdiu riguit; Vires dejectæ sunt admodum. Qvia ergo pharmacopolium nostrum iis, qvæ huc facere valeant, non satis instructum est, qvæso ex tuo, qvæ utilia judicaveris, transmittas, de pretii solutione securus. Imprimis aqvam apopl. heroicam & aq. vitæ mulierum desidero. Pulvis epilepticus adhuc penes me est, Vale optime. Treptoæ d. XXVII Martii Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri Unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

EPilepsia, mi Frater, qvâ conjux tua puerpera convellitur, ab utero est, & vereor, ne grumi qvidã lochiorum retenti putrescentes evaporatione sua meninges cerebri & nervosum genus vellicando malum foveant; Dissolvi autem sanguis iste & evacuari optimè poterit clystere in penuario meo. titulo de uterinis descripto, cujus usum nunqvam non expertus sum salutarem etiam in desperatis & morti jam vicinis.

Applicabis Clysterem hunc singulis vel alternis diebus, donec remittant symptomata. Interea de aqva hysterica & epileptica, qvam transmitto manè & vesperi cochlearia duo vel tria exhibebis, & si fortè insultus convulsivos denuò, qvod avertant Superi, ingruere videris, statim pulverem antepilepti-

 cum

cum, qvem penes te esse scribis, ex hac ipsâ aqva hysterica propinabis, addendo subinde guttulas XIII. vel XV. essentiæ meæ uterinæ, qvæ etiã in jusculis cerevisiæ calidæ vel carnium exhiberi potest. Naribus continuò admovebis nodulum ex castoreo syndone obductum & aq. apopl. heroica conspersum. Aqvam vitæ mulierum cautè exhibebis præsertim si calorem aliqvem præternaturalem subesse senties. Cætera dexteritati tuæ committo ipse occupatissimus. DEus servet Te, mi Frater, inter has calamitates & miserias. Eleonora, ut nosti, montem misericordiæ significat: Utinam DEus, qvi in altis habitat, tandem etiam tui misereatur & decursâ tot adversitatum periodo ad svavioris vitæ fruentiam clementer evehat. Vale mi Frater. Dab. Colbergæ in vigilia Paschatos ANNO M.DC.LVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee,

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

NOndum desæviit dilectissimæ conjugis morbus, de qvo hactenus apud Te, Frater unicè, qvestus sum; qvin potius stato nunc tempore, nempe inter tertiam & qvartam matutinas & pomeridianas horas paroxysmus epilepticus ferocissimè insultat, qvo finito suffocatio uteri succedit. Præcedit ferè semper paroxysmum epilepticum delirium, in qvo valentissimam sese esse dictitat, funebria cantillat & mox hunc mox alium abigi jubet, qvorum nemo præsens. Lochia initio qvidem rectè satis processerunt, postmodum verò substitisse ajunt.

Vides, mi Frater, qvomodo Deus me exerceat. Tu qvæso aqvas epilepticam & apopl. heroicam denuò mitte & prosperos iis effectus apprecatus Vale. Treptoæ Kal. Aprilis. Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

DOlorem ex pertinaci & periculosissimo Conjugis tuæ morbo cordi infixum meo, ipse amor qvo te, mi Frater, complector unicè, vel me silente tibi suggeret. Deus potenti suo brachio ex Acherusiâ palude eripiat miseram, tibiqve & tuis eandem diutissimè servet.

Aqvam

Aqvam epilepticam ut & apoplecticam heroicam, prout desideras, transmitto: Addidi opiatam meam ex sale succini volatili castoreo, theriaca, ol. rorismarini, succini & rutæ, ut nosti, præparatam, de qvâ magnitudine nucis avellanæ ex aqva epileptica exhibebis, qvoties opus videbitur, præsertim ingruente paroxysmo. Vellem saphena vel cephalica; qvæ versus pollicem pedis excurrit, aperiretur. Interea & Enematum usus, ut continuetur, svadeo. Certum est in utero aliqvid latitare putridi, etiamsi Lochia rectè & sufficienter processerint. De conventu nostro, qvid mihi inter has miserias & calamitates pollicear? Eqvidem moram hanc libenter patiar, modo valeat uxor tua! utinam & mea' qvam tabida vexat

Febris & exiguam svadet sperare salutem.

DEus misereatur nostri, in cujus manu sortes nostræ. Vale. Scribo in Hortulino meo inter curas & suspiria Kal. April. Ao. M.DC.LVII.

EPISTOLA XIII.

De præservatione â Catharris.

Admodum Reverendo & Nobilissimo

DN. HENNINGO MANTEUFFEL, Ecclesiæ Collegiatæ Colbergensis Canonico, Hæreditario in Carstin & Kruckenbek &c.

S. D.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

Qvi semel è dubiis emersit naufragus undis,

Cautior ille suam dirigit arte ratem.

NOn absimili modo, Nobilissime Vir, evicto nuper summo illo, qvod vitæ intentabat catharrhus suffocativus, periculo, prudenter admodum inqviris in syrtes & scopulos, qvi tale qvid infensum alunt, qvo cavere imposterum melius ab iis possis.

Occurrunt autem primò errores in victu tam qvantitatis, qvam qvalitatis respectu.

Ratione qvantitatis vitanda repletio, multorum morborum mater.

Qvare ea sit cibi potusqve mensura, qvam usus docet commodè & sine labore confici posse. Sanitatis studium est, non satiari cibis & impigrum esse ad labores;

Immodicis brevis est ætas & rara Senectus.

Ratione qvalitatis nocent omnes cibi, qvi difficilioris concoctionis cruditates in ventriculo relinqvunt, aut frigidioris & humidio-

dioris naturæ, multum viſciditatis excrementitiæ continent.

In ſpecie fugiendi ſunt, fructus humidiores, jura multa, caſeus, lac & lacticinia, piſcium freqvens eſus, legumina, carnes porcinæ, anſerinæ, anatinæ, fumo duratæ, in muria maceratæ, olerum multus uſus, potus largior, præſertim eo tempore, qvod prandio & cœnæ intercalare eſt & coctioni deſtinatum,

Cæterùm cavendæ etiam vigiliæ, ſomnus meridianus & qvi mox â paſtu initur, refrigeratio capitis & pedum ab aëre frigidiore, vento, pluviis, concalefactio nimia â ſole, igne, motu concitatiore & ſimilibus. Venus item intempeſtiva & freqventior, animiqve affectiones vehementiores prudentiæ freno inhibendi. Secundo loco ſtat viſcerum diſcraſia, Epatis intemperies calida & ventriculi frigida, qvibus accedit & capitis nativa qvædam imbecillitas.

Epati proſunt radices cichorii, conſerva roſar. & tinctura, ceraſa, fraga, ribes & berberes: Extra emplaſtrum noſtrum epaticum vel ceratum ſantalinum. Ventriculo conducit Zingiber in china conditum, piperis grana per medium diſecta & in initio prandii cum juſculo aliqvo non pingui aſſumpta, Aqva mea ſtomachalis & Rotulæ ex ſpeciebus aromatici roſati & diarrhodon Abbatis: Hæc enim epar non offendunt ſed juvant. Extra confert inunctio ex balſamo Indico aut oleo nucis moſchatæ. Caput roborat eſſentia ambræ, tinctura Lunæ, aqva mea cephalica, cum ſpiritu lil. convallium & meliſſæ exaltata, morſuli cubebarum & imprimis eſſentia ſuccini.

Extra commendantur cucuphæ ex roſis, lavendula, rore marino, ligno Rhodio & ſuccino.

In ſpecie ad præſervationem â Catarrhis laudatur aqva ſerpilli ex recenti herba ter deſtillata; aqva item ligni ſaſſafras & vinum Adriani Papæ contra catarrhos.

Qvoniam verò impoſſibile eſt, ut ſtante viſcerum antipraxia & intemperie, qvam expugnare difficillimum, excrementitii humores ſubinde non generentur & cumulentur, cum & diætam in vita practica, qvalem Nobiliſſ. Dominus agit, adeò exactè obſervare non liceat; Commodum videtur qvolibet anno binâ evacuatione circa æqvinoctium vernum qvando ſol ingreditur arietem, & in autumno cum libram petit, humores noxios ac ſuperfluos blandè, & ſi opus fuerit, repetitim eliminare; poſtmodum reſpectu plethoræ venam incidere.

Hæc omnia ſi rectè & methodicè fiant, nullum eſt dvbium, Nobiliſſimum Virum â Catarrhis fortè & aliis morbis DEi gratia immunem

nem fore, idqvod toto pectore precor. Dabantur Colbergæ d. 15. May Anno M. DC. XXVI.

EPISTOLA XIV.

De Catarrho epidemio cum tussi.

Dn.

BALDASSARI TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

DUbium mihi non est, Frater unice, qvin cum mille morbis conflicteris; secus tamen atqve ego cum catarrho epidemio, simili ferè, qvalem authores sub annum 1580. referunt febrilemqve nominant. Sensi æstum, immensos capitis dolores, tussim cum expectoratione & insigni dolore pectoris, laterum & diaphragmatis, qvi postremus cum angustia pectoris & tussi aliqvâ adhuc durat. Noctes ferè duxi insomnes, sed cum sudoribus, qvos profuisse sensi. Socer verò meus adhuc dum gravissimè decumbit, horrendos capitis dolores, totius corporis summam lassitudinem, sitim nocturnam immodicam & inqvietudinem cum tussi vehementissima hactenus qvestus. Omnia ista indies augescunt pessimeqve Virum habent. Simile malum complures alii patiuntur, & uxor qvoqve mea non difformiter laboravit & adhucdum, & si diurnas actiones suas qvalitercunq; obire possit, noctes tamen inqvietas ducit cephalalgia, dolore dentium & anxietate gravi eas sibi vendicantibus. Ego contagium subesse suspicor. Tu, mi Frater, qvid sentias, & an vestrates qvoqve appetant hæc mala, ut paucis rescribas & unâ pro Socero meo selectiora qvædam mittas, rogo. Avertat clementissimus DEus hoc & omneâ nobis malum, teqve, mi Frater, cum conjuge & liberis bellissimè valere & diutissimè vivere jubeat. Treptoæ die XXV. Januar. A. M. DC. LVIII.

Dn. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆVS von Guldenklee.

S. P. D.

CAtharrum, qvi â solstitio hyberno anni nuper elapsi in hunc usq; diem communiter grassatur, similem ferè esse illi qvi circa annum M. D. LVIII. & LXXX. multas regiones pervasit, rectè sentis, qvanqvam adeò perniciosum huc usqve non deprehenderim.

Doleo autem, mi Frater, qvod & te tuosq; tam graviter affligat hoc

malum, DEUM precatus, bonæ valetudini clementer vos restituat! Remedia qvibus feliciter hactenus utor, hæc sunt: Cum humor vitiosus malignitatis fomes & catarrhi ac febris caussa, potissimum in prima corporis regione hæreat, initio evacuantia qvædam lenia ex decocto meo laxativo vel syrupo violarum solutivo manna autq floribus cassiæ præscribo.

Hinc ad materiam reliqvam alterandam & præparandam exhibeo seqventem mixturam qvæ & malignitati resistit:

℞. *Aq. Scabiosæ acetosæ*
cardui bened. ana ℥iii
veronicæ
Contr. febr. malign. ana ℥ii
Syrup. Capillor. ♀ *is* ℥ii
acetosit. citri
violarum ana ℥j.

Materiam concoct, iterum blandè subduco per infusum foliorum senæ & Rhabarbari vel agarici, additis corrigentibus & syrupo violar. solutivo.

Tandem & materiam in capite contentam & ad pectus delabentem absumendam & educendam rotulas sæpius delibandas offero:

℞. *Sem. papaveris alb.* ℥ß.
Card. bened. ℈iiii
Citri. ℈ii
Aq. scabios. card. bened.
rosar. opt. ana ʒis
M. F. Emvulsio add.
Spec. diatr. frigid. ʒii
Diamargar. frigid. ʒi.
Sacch. albiss. ʒiiii *vel. v.*
F. S. a. Rotulæ. vel,

℞. *Aq. tussilaginis scabiosæ.*
ana ℥iii
Card. bened. betonic ana ℥ii
Syrup. de iunubis ʒii
Flor. Rhead.
Violar. ana ʒi. *Misc.*

In materia crassa & viscida Looch sanum & expertum vel rotulas Diaireos cum floribus Benzoinis exhibeo vel Emulsum meum enulatum cujus descriptionem habes in penuario meo pharmacevtico. Interea & particulares capitis evacuationes per Errhina instituo. Revulsiones autem per pedilavia & inferiorum partium frictiones magnas.

Pro capitis & virium roboratione prodest Electuarium.

℞. *Conserv. rosar. rubrar.*
violar. ana ℥iii
Confect Alkermes ʒii
Spec. diamarg. frigid.
℈iiii
Flor. citri. condit ʒvi
spirit. rosar.
flor. tiliæ
lili. convall. ana gt. XV.
M. c. Syrupo violarum
q. s. F. Electuarium.

Extra confert balsamum rosarum

na-

naribus inunctum. Sitis, qvæ nonnullos valde urget, optimè compescitur decocto hordei cum rasurâ Corn. Cervi passulis liqviritiâ & semine fœniculi præparato.

Hæc pro materiæ seu tenuioris seu crassioris conditione variare & Socero tuo aliisqve accommodare facilè noveris, modò malignitatis rationem ubiqve habeas, prout supra monitum, Vale, scribo Colbergæ d. XXV. Januarii ANNO M. DC. LVIII.

EPISTOLA XV.

De dolore capitis.

Ad Amplissimum & Consultissimum Dominum

JOACHIMUM MASIUM Reipubl. Stolpens. Consulem.

POstulas â me, Aplissime Dn. Consul, ut in affectu tuo molesto, diuturno scilicet capitis dolore, qvi jam ferè cum accrescente ætate majores simul vires sumere videtur, fideliter tibi consulam.

Qvapropter ut id eo expeditius præstem, primum erit in ipsius affectus naturam & causas diligenter inqvirere, & qvod hanc investigationẽ magnopere juvat, totius simul corporis tui idiosyncrasiam & constitutionem accuratè perpendere. Affectus ergo Domini Consulis, de qvo inprimis jam conqveritur, doloris qvædã species est, qvi partim compressionis, partim constrictionis sensu præcipuè circa synciput vicinasqve suturas per qvam molestus est, nec tamen fixam & determinatam semper capitis partem occupat, sed plerumqve hinc inde modo â temporibus versus sinciput & suturæ lambdoidis regionem vago qvodam motu per intervalla incedit; Immiscuit etiam sese huic dolori ante biennium, tenebricosa qvædam & gravis vertigo, qvæ tamen brevi soluta, nec dum huc usqve per Dei gratiam repetiit.

Sedes itaqve horum dolorum omnino sub cranio circa membranosas cerebri partes ejusqve meninges agnoscenda erit, utpotè qvæ acutissimo sensu præditæ pro vario per earum sinus & vasa affluentium humorum & adscendentiũ vaporum impetu, vario dolorum genere subinde corripi solent. Cum autem duplici potissimùm modo ejusmodi dolor ac molesta sensatio capiti imprimi possit, scilicet vel per idiopathiam & affectum capitis proprium, vel per sympathiam & consensum aliarum extra caput sitarum partium, ut eo felicio incedat curatio, omnino hic inqvirendum ad utram prædictarum dolorum speciem hic affectus referri debeat.

Et qvamvis qvidem Juvenis adhuc

huc ex gravibus qvibusdam, prout mihi retulisti, capitis percussionibus perpessis idiopathicam capitis debilitatem contraxisse videri possis, præsenti tamen corporis tui constitutione, qvia hypochondriaco affectu â multo tempore laborasti, probè perspecta, nullum certè dubium est, præviam illam in juventute contractam capitis imbecillitatem jam inveterato isto tuo affectu multis modis intendi accedenteq; dolore semper graviorem reddi. Polymorphos enim est iste tuus hypochondriorum affectus, variasq; corporis partes, imprimis vero caput, mirando suo consensu graviter solet afficere, idqve eo magis qvo insuper scorbutici aliqvid miasmatis sibi admistum habet, qvod vereor, ne etiam in Domino Consule simul sese jam diu per certa qvædam indicia, vagos scilicet artuum & obtusos qvasi dolores & alia, manifestet. Qvia verò non semper eâdem vehementia & continuitate dicti capitis dolores urgent, sed qvandoqve etiam qvasdam, etiamsi breves inducias dant, judico non tam ab humoribus crassis & fixis, qvam tenuibus, serosis & ex parte flatulentis ac vaporosis eosdem dependere, utpote qvi facta ebullitione humorum circa lienem & reliqva viscera, justo alias fervidiora & calidiora, copioso impetu ad caput ascendunt & qvasi aërescunt, & cum eorum agitationi & motui intra cranii ambitum haud proportionatus & sufficiens locus suppetat, qvasi concentrati & incarcerati cerebrum ejusq; membranas non tantum impetuosè pervadunt, sed & compressivo dolore infestant. Perlustrata sic breviter tui affect9 idea, paucis jam etiam præcipuos curationis scopos explicabimus, qvi præsentem corporis tui constitutionem vel affectum capitis urgentem concernunt.

Principium ergò legitimæ curationis faciendum videtur prævia diligenti diætæ observatione ab usu medicamentorum digestivorum & tartareos humores attemperantium & incidentium, qvalia sunt Crystalli & cremor ♀ri ♀tarus. ⊖latus, aqvæ aperitivæ, spleneticæ, buglossæ, borraginis cum syrupo de tribus, de 5. Radicibus, Syrup. Pomor. dulc. &c.

Horum usum excipiant medicamenta leniter purgantia & humores hypochondriorū ♀reos pertinaces obstructiones causantes per intervalla & epicrasin blandè educentia, qvalia sunt folia senæ, Rhabarb. Agaric. Rad. helleb, nigri præp. pilulæ de Ammoniaco, de Rhabarb. ♀reæ, cerevisiæ medicatæ &c. Qvibus omnibus etiam admisceri possent medicamenta scorbutica, malignam humorum atrabila-

bilarium & scorbuticorum diathesin corrigentia, qvalia sunt, qvæ parantur ex cochlearia, beccabunga, nasturtio &c.

Tandem his substituenda medicamenta] non tantùm hypochondriorum viscera, sed simul etiam caput ipsum corroborantia, qvalia sunt, conservæ simplicium cephalicorum & spleneticorum confectio Alkermes, Elixir proprietatis, tinctura Lunæ. Circa electionem tamen horum omnium attendendũ, ut semper temperatiora eligantur; Jubet enim hoc fervida viscerum & capitis constitutio, qvæ medicamentorum calidorum exhibitione plus videtur lædi qvam sublevari. Qvoad externa medicamenta, præcipuè ratione capitis universalibus dictis præmissis, conveniens erit frequens pedilaviorum usꝰ ex serpillo, betonica, artemis. malva, flor. chamæm. cum aliqvot capitibus papaveris & manipulo salis. Efficaciter enim hæc ascendentes ex hypochondriis vapores deorsum revellendo capiti non leve sublevamentum præstant.

Localia etiam medicamenta capiti applicanda omnino etiam temperata, ne excessiva caliditate sua capiti magis noceant, qvàm prosint. Poterit igitur cucupha super caput matutino præsertim tempore gestanda concinnari ex pulvere rosar. rubr. violar. purpurearum, floribus betonicæ, lavendulæ, pulv. ligni [Rhodii, santali, semine nigellæ, thure & similibus.

Vaporum etiam & tenuium humorum ad caput ascendentium revulsioni non parum inservient cucurbitulæ circa novilunium cervici, scapulis ac brachiis cum scarificatione applicatæ. Scio etiam præstantes in arte viros, his & similibus in contumaci capitis dolore nihil juvantibus, etiam ad setacei usum devenire, qvem felicem expertus est Fabricius Hildanus cent. 4. observ. 6. & 7. & alii.

Quod medicamenti genus an etiam aliis nihil proficientibus è re tua tandem futurum sit, aliorum etiam præstantium Medicorum judicium simul explorabis.

Imprimis verò hic insigne illud hæmorrhoidum beneficium, qvo frueris, summoperè ratione capitis suspiciendum venit, utpotè in qvo non exigua spes salutis & auxilii sita est. Hæ ergo ubi justo tardius aut parcius fluxerint, omnis omnino lapis movendus, ut vel subsistentes revocentur vel diminutè fluentes debitam sanguinis qvantitatem excludant. In qvem finem imprimis sibi commendatissimum habeat Dominus consul usum elixiris mei laxativi qvod ℥ii pondere cum haustu cerevisiæ vel frigidæ vel calidæ duabus horis ante cœnam vel prandium ebibere poterit.

Felicissimè enim hoc, si qvod aliud medicamentum non solùm alvum leniter movet, sed & hæmorrhoidas imprimis concitat & ad officium redire jubet. Alvus omni tempore sit lubrica, siqve pigra fuerit ad officium redigatur medicamento qvodam familiari & blando, pilul. scil. angelic. Francofurtensibus, aut aliis, elixire laxativo, nodulis laxat. cerevisiæ infusis, imo & suppositoriis & clysteribus.

His jam annectenda esset conveniens diætæ ratio; sed qvia hanc sufficienter satis ac doctè consignavit Dn. D. VVolfius in suo consilio diætetico, nolo hic actum agere, sed potius DEUM O. M. omnis medelæ autorem animitus precor, ut his & similibus medicamentis ex alto clementer benedicat ut in debellando molestissimo hoc affectu sanitatisqve exoptatæ restitutionis opere sint perqvam efficacia & felicia. Dab. Stetini Mens. Octob. Anno 1646.

NICOLAUS Schultz, D.

℞. *Mass. pilul. de Ammoniac.* ℈i.
♀r. *Qvercet.*
pil. cochiar. ana ℈ß.
Extract. panchym. Croll. ℈ß.
Resin. Gialapp. gr. iij
Ol. anis gr. j. M.
F. Pilulæ No. XVIII.

S. Purgirende Haupt- und Miltz-Pillen.

* * *

℞. *Conserv. rosar. rubr.* ℥iß.
borrag. bugloss.
betonic.
cochlear. ana ℥ß.
Rad. cich. condit. ℥ß.
Cort. citr. cond. ʒiii
Mithridat. opt. ʒiß.
Conf. Alkerm. ℈iß.
M. c. syr. d. stæchad.
F. s. a. Electuarium.
D. in fictili.

S. Stärckende Lattwerge.

* * *

℞. *Elixir laxativ. m. d.* ℥i

S. Laxirendes Elixir auff 4. mahl.

* * *

℞. *Flor. rosar. rubr.* miß.
violar. purp.
stæch. arabic.
beton. Lavend. ana p. I.
Ligni Rhod. tenuiss. rasp.
Sem. nigell. ana ʒii
Thuris, mastich ana ʒii
crassiusculè conciss. & contusa
D. in charta

S. Pulver zum Haupt-säcklein.

* * *

℞. *Conser. ros. opt.* ʒvi
Pulv. mastich.
Thur.

Con-

Confect. Alkerm. ana ℈ß.
M.
S. Hauptstärckung.
***
℞. Elixir. propr. Parac. ʒiß.
D. in vitro.
S. Stärckender Haupt-Elixir.
***
℞. Aloës rosat. ℈iß.
Resin. Gialapp. gr. v.
♀ri ⊖lat. gr. iij.
c. syr. domestico F.
Pilulæ No. XXV.
S. Pillen auff 1. mahl.
***
℞. Syr. de Succo violar. ℥i
D. in vitro.
***
℞. Herb. Serpill.
betonic
meliss.
Salviæ
Fl. chamamel ana miij
Salis mj. M.
D. in chartâ.
S. Kräuter zum Fußbade.
NB. Eine Mantel darumb geschlagen ne evaporationes ascendant.
***
℞. Rad. polyp. qver.
filicis ana ℥i.
Cort. rad. capp. ℥ß.
Herb. Scolopend.
meliss.
rosmar.
Cochlear ana mj.
Fol. sen. s. s. ℥ii
mechoac. alb.
Turbith. elect.
Gialapp. ana ℥ß.
Mann. calabrin. ℥ii
Cort. citri. ʒiß
Sem. anis
fenicul. ana ʒß.
Cinam. ℈i.
Incisa & contusa crassiusculè D. in chartâ.

S. Species zum Kräuterbier in ein Achtentheil.

EPISTOLA XVI.

De eodem affectu.

Ehrenvester / Großachtbahrer / Wolgelahrter / insonders wolgünstiger Herr Bürgermeister / dessen Beschwerde / so viel ich ex relatione symptomatum vernehme / ist ein affectus complicatus, nehmlich ex affectu hypochondriaco scorbuto & capitis debilitate; wiewol es ein inveteratum malū & ob ætatem radicitus sich nicht aller Dinge wil heben lassen / dennoch aber wann man zimliche diæt halten und etliche medicamenta ordentlich gebrauchen wird / verhoffe ich durch Gottes Gnade ersprießliche Hülffe und Linderung.

Ist demnach mein Rath und scopus principaliter dahin gerichtet / damit /

I. Das

I. Das mesenterium à saburra humorum gereiniget werde.

II. Viscerum calida & præterea scorbutica intemperies alteriret.

III. Capitis debilitas corroboriret und endlich

IV. Bona diæta ordiniret werde.

1. Wann er / geliebt es Gott / zu den seinigen angelangen wird / auch fleißig alle Frühjahr und Herbst / so soll er von dem decocto laxativo sub litera A am Morgen frühe zu sieben Uhr nüchtern einen Trunck thun / drey Stunden darauff fasten / und dann eine Suppen essen / wird Nachmittage etwa drey oder vier sedes darnach haben. Folgende Tage kan er gleicher Gestalt damit verfahren / bis es geendiget; Ist auff 5. mahl gerichtet.

Nota. Wann es wegen seiner hartẽ Bewegung nicht genug thäte / mag er des andern Tages lieber 2. mahl trincken / als am Morgen und Nachmittage umb 4. Uhr.

II. Hernechst soll er die folgenden Tage den Syrupum de cochlearia Lit. B. gebrauchen / als des Morgens nur einen guten Römer voll nüchtern / und sich damit bewegen / wird sonsten des Nachtes hierauff einen zimlichen Schweiß bekommen. Pro ventriculi autem corroboratione kan der Herr wol 3. oder 4. Tröpfflein essentiæ galangæ in das Träncklein mischen. Syrupus iste potest reiterari, si placet.

III. Des Haupts halber & quidem pro revulsione humorum sol er fort das emplastrum vesicatorium scil. nach geendeten Syrupo de cochlearia eines Thalers groß auffs Genick legen und wann es 7. oder 8. Stunden allda gelegen / und Blasen gezogen dieselben auffschneiden und ein Kohlblat darüber legen und damit 5. oder 6. Tage offen halten und Abends und Morgens frische Kohlblätter hinauff legen. Im Frühjahr / Herbst als auch ante dies caniculares einmahl auff den Schultern oder Genicke zu Schrepffen / wäre nicht undienlich.

IV. Pro corroboratione autem cerebri soll er die Cucupham lit. C. machen lassen / und nur des Tages über dem Haupte tragen / des Nachts mag er es woll ablegen / ingleichen streiche er etwas von dem Rosen-Balsam in die Nasen und Ohren. Andere Medicamenta ex moscho & ambra tentiren leicht cerebrum.

V. Damit aber hiernechst das mesenterium rein gehalten und diesem malo vorgebeuget werde / habe pilulas sub lit. D. verordnet / von welcher er eine dosin (seyn nur 8. doses) triduum ante plenilunium anderthalb Stunden vor der Abendmahlzeit nehmen / und denn zu Anfang des Essens eine Pflaumen Suppe geniessen soll. Werden folgenden Morgen frühe drey oder vier mahl operiren, da er denn am Morgen

gen frühe des cremoris ♀ri anderthalb Qventlein nüchtern in einer Fleischsuppen/nehmen soll/scil. pro abstersione & calore obtundendo pilularum.

Nechst dem werden auch diese pilulæ die hæmorrhoides, qvæ sanè in hoc casu multum juvant, fein offen halten. Die cremores ♀ri mag er nach seinem Belieben in der Woche ein oder zweymahl gebrauchen.

Wie er dann auch das vesicatorium post plenilunium nicht stets im Genicke sondern auch nur auff dem Arm auffs dicke Fleisch legen kan/obgedachtem modo nach. Letzlich in der diæt wolle er sich hüten für feisten Speisen/Kohl/Speck/Erbsen/Oel und dergleichen unverdaulichen Essen wie auch für hitzigem Getränck/als Brandwein und Spanischen Wein; Ein Trunck Land-oder Rheinischer Wein ist ihm wol erlaubet. Ins Bier kan er Melissen und Hirschzungen verjehren lassen/ doch daß es nicht zu starck sey und viel Hopffen habe.

Post cœnam pro corroboratione ventriculi, & ne vapores ad cerebrum ascendant, kan er einer Haselnuß groß ex conserva rosarum ⊖lata nehmen/das Häupt wird der Herr für feucht und kalte Lufft gebührlich bewahren/und motus corporis ihm zu weilen machen. Dieses dem Herrn zu dienstfreundlicher Nachricht. Gott verleihe seine Gnade und Segen. Signatum Stettin den 2. Novembr. Anno 1646.

Christoph. Otto Deßler. D.

℞. *Rad. polypod. qver.*
Ireos ana ℥vi.
Cortic. cappar. ℥ß.
Herb. epithym Miij
capill. ♀*u* mj
Flor. centaur. minor mj.
Fol. Sen. s. s. ℥iß.
Rad. gialap
hellebori nigr. ana ℥vi
Sacchar. candi. ℥ß.
Sem. fœniculi ℥iii
Specier. Decoct. pectoral.
Mij.
Concis. coq. in diplomat.
in s. q. aq. commun.
Colat ℞. ℥XVI.
Add.
Syr. rosar. solut. ℥ii
Aq. cinam. ℥ß.

D. in fictili S.

Laxirender Tranck auff sechsmahl.

***

℞. *Succi cochlear.* ℔iß
citri recent ℥iii
acetos. ℥ii
meliss. ℥i.
Post præcipitationem filtrentur per chartam
Add. Aqv. cerat. nigr. ℔ß.
cinam ℥iii
Juleb. rosar. ℥iß.

Sacchar. alb. q. s. ad
gratum saporem
D. in vitro.

S. Syrupus cochleariæ

* * *

℞. *Rad. Ireos Flor.* ℥iii
cyper rotund. ℥ß
Ligni Rhod. ℥iii
Flor. rosar. rubr. Mij
anthos Mß.
lavend. p. j.
Styrac. calamit. ℥i
Grosso modo incisa excipiantur bombace in Syndone rub. F. cucupha.

* * *

℞. *Mass. pilul. angel.* ℥i.
Diagrid gr. vj.
Extract helleb. nigr. gr. iiij.
M. F. Pilulæ parvæ.
S. Miltz-Pillen auff 3. mahl.

* * *

℞. *Balf. rosar.* ℈i.
D. in pixide eburnea.
S. Rosenbalsam.

EPISTOLA XVII.

Ejusdem argumenti.

DEm Wol-Edlen / Vesten und Hochgelahrten Herrn Baldassari Timæo von Güldenklee ꝛc. Meinem hochgeehrten Herrn und wehrten Freunde. Wol-Edler / Vester / Hoch-Achtbahrer und Hochgelahrter / vielgeehrter Herr und Freund / Ihm bleiben meine willige Dienst jederzeit bevor / und wie ich hertzlich verlangen getragen den Herrn einmahl zusprechen / so nehme ich meistentheils auch diese Occasion dazu / umb seinen Zustand zu erkundigen / wündsche daß Er und die seinigen sich allerseits in Erträglichkeit befinden mögen. Sonsten mein hochgeehrter Herr / wolle er mir vergönnen / daß ich aus sonderbahrem Vertrauen ihm eines vornehmen wehrten Freundes Anliegen fürtrage; Dann er von doloribus capitis hefftig geplaget wie der Herr aus beygefügten Consiliis medicorum alle Umbstände zu ersehen hat. Wann ich die Gunst von dem Herrn erhalten könte / sich zu müssigẽ / es zu lesen / und sein judicium davon zu schreibẽ / ob diese Medici zum Ziel schiessen möchten: Denn es leider also beschaffen / das fast / (qvod tibi dixerim) ein delirium zu besorgen. Der Herr wird mich ihm zu aller Danckbarkeit obligiren / Befehle ihn dem lieben Gott und bleibe

Meines Hochgeehrten Herrn
Dienstwilliger allezeit
Paul von Steinwehr.

Bublitz / 17. Martii 1647.

DEm Wolwürdigen / Hoch-Edelgebornen / Gestrengen / Vesten und Mannhafften Herrn / Herrn Paul von Steinwehr / Fürstlichen Croyschen geheimten Rath / Hauptmann

mann auff Bublitz und Capitularn der Collegiat-Kirchen zu Collberg/ auff Deutz/ Latzkow/ 2c. Erbsassen/ Meinem insonders hochgeehrten Herrn.

WOlwürdiger/ Hoch-Edelgeborner / Gestrenger/ Vester und Mannhaffter insonders Hochgeehrter Herr. E. W. W. und G. hochangenehmes ist mir wol eingehändiget/ hätte auch solches alsoforth gebührend beantwortet / wann ich nicht wegen meiner vielfältigen Reisen davon wäre behindert worden / zumahl ich eben damahls / wie mir E. W. M. und G. schreiben zu kommen / in procinctu gewesen nach Treptou zu S. F. G. Hertzog Frantz Heinrichen von Sachsen 2c. zu verreisen und erst gestriges Tages allhier wieder angelanget/ werde auch gleich itzo nach Wollin zum Herrn Feldmarschall Bannier erfordert/ daß also wenig Zeit übrig meines hochgeehrten Herrn desideriis satisfaction zu geben; Wann aber dennoch E. W. M. und G. ich in allewege mich hoch obligiret befinde / habe ich nicht unterlassen sollen auch hierinnen in etwas meine Schuldigkeit zu contestiren und mein geringes sentiment über zugeschickten casu, so viel in der Eyl geschehen können zu eröffnen / der affectus welcher dem Herrn Patienten am meisten beschwerlich ist/ wird indigitiret dolor capitis vagabundus, modo occiput modo syncipnt freqventer & per intervalla affligens.

Die Ursachen dieses affectus belangend ziehen die Herren Medici, so hierüber consuliret worden an:

I. Capitis qvandam imbecillitatem ex percussionibus in juventute perpessis contractam.

II. Vitium lienis mesenterii &c. sive affectum hypochondriacum.

III. Malignitatem scorbuticam.

Das erste wird ex relatione bekant seyn / da dann kein Zweiffel/ qvod caput qvocunqve modo debilitatum ad dolorem cum ab externis tum internis causis contrahendum sit paratissimum. Das ander und dritte muß per certa indicia & signa diagnostica erkant werden/ welche sonder allen Zweiffel die Herren Medici mit Fleiß schon werden untersucht haben. Ob nun zwar das Haupt von denen in der Jugend erlittenen Schlägen sehr geschwächet / setzen dennoch die Herren Medici gar recht / daß dieser dolor capitis mehrētheils per consensum inferiorum partium, ventriculi nimirum, lienis, mesenterii &c. entstehe/ qvatenus coacervata circa venas meseraicas & splenicas vitiosorum humorum colluvies instar vini recentis effervescens & ebulliens noxia sua qvalitate capiti vim infert, membranas cerebri lancinat, sinus & vasa tendit & pro

mobilitate suâ nunc hanc nunc illam capitis partem infestat; und weil eine peculiaris humorum corruptela malignitatis scorbuticæ particeps sich dabey spüren läst/werden die dolores desto mehr intendiret und geschärffet/ recurriren auch so viel offter propter capitis imbecillitatem â percussione, ut supra dictum, contractam.

Können also die von den Herren Medicis angezogne Ursachen in praesenti casu gar wol stat haben/ dafern sich keine andere indicia capitis vel corporis malè affecti dabey befinden.

In via curationis kan anders nicht procediret werden als daß man

1. A removendis causis den Anfang mache/ und vor allen Dingen Sentinam vitiosorum humorum circa hypochondria restagnantem, prævia decenti præparatione, blandè & per ἐπίκρασιν ausführe.

Pro humorum peccantium præparatione & alteratione könte das hierbey verzeichnete decoctum No. I. Pro evacuatione aber der Syrupus laxativus. No. 2. gebrauchet werden/ dergestalt/ daß ad evacuationem primarum viarum ein enema conveniens præmittiret, hernach etliche Tage das decoctum præparans, etliche der Syrupus laxativus und also conseqventer eins umbs ander gebrauchet werde/ diutius tamen immorando humorum præparationi qvam evacuationi, und könten unter eine dosin decocti allzeit XXV. gtt essentiæ meæ hypochondriacæ mit untergemischet werden/ habe dieses in dergleichen affectibus iederzeit sehr gut befunden/ insonderheit so es eine Zeitlang continuiret wird.

2. Daß nicht allein intemperies calida viscerum alteriret, sondern auch Malignitati scorbuticæ besser massen resistiret werde.

Welches ob es zwar oben bey dem decocto allschon in acht genommen/ möchte doch nicht undienlich seyn/ daß bey dieser Frühlingszeit das serum lactis caprini cum succo fumariæ, cichorii, cochleariæ, nasturtii, betonicæ, Melissæ & aliis cephalicis convenientibus & corrigentibus gebraucht würde.

3. Daß die viscera hypochondriorum wie auch caput ipsum roboriret werde/ und lasse mir in hoc scopo gefallen/ Herrn D. Schultzii stärckende Latwerge/ sub lit. C. Insonderheit so man von dem Magisterio perlarum & coraliorum ein wenig darzu thun möchte. Was die extrema betreffen thut/ als vesicatoria, scarificationes, pedum lotiones &c. können dieselben pro revulsione zwar nützlich gebrauchet werden/ will aber hierbey wolmeynentlich erinnert haben/ daß venæsectio auch nicht allerdings verbey

zu

zu gehen/ præsertim in talo cujus apertionem in hoc affectu maximè utilem esse multiplici experientia constat. Potentissimè enim, â capite revellit & sanguinem fæculentum optimè evacuat, zugeschweigẽ/ daß die hæmorrhoides, qvarum fluxus & ratione capitis & lienis admodum salutaris hierdurch provociret werden könten / und bin ich gäntzlich der Meynung daß wann die hæmorrhoides ordinatè fliessen möchten/ der Herr Patient grosse und merckliche Hülffe davon empfinden würde. Dannenhero mein Rath / weil die Natur vorhin dieses beneficii sich gebrauchet/man allen Fleiß anwende/ daß solche Wege wiederumb eröffnet werden: Könte es per medicamenta nicht geschehen/muste man es per applicationem hirudinum zu Wege bringen/ und weil jederman damit nicht weiß umbzugehen/ wil ich modum applicandi, dafern der Herr Patient dieses remedium belieben möchte/ communiciren oder ihm einen Chirurgum zuschicken/ welchen ich bishero bey vielen patienten felicissimè hierzu gebrauchet habe. Das Setaceum kan tanqvam extremum zu fernerer deliberation außgesetzet werden. Was endlich convenientem victus rationem & reliqva ad diætam pertinentia betreffen thut/ lasse ich es in allem bey Herrn D. VVolffii hierüber abgefasseten Instruction bewenden / zumahlen ich auch wegen bevorstehender Reise abrumpiren muß. Bin erbötig ins künfftige da es begehret wird/ dem Herrn Patienten in diesem seinem hochbeschwerlichen affectu chronico besten Vermögens zu dienen/ von Hertzẽ wündschend/daß der allgütige Gott erfreuliche restitution und gute beständige Gesundheit in Gnaden verleihen wolle. Im übrigen thue E. W. W. und G. neben deroselben Hoch-Adelichen Hause der allwaltenden Beschirmung Gottes/mich zu deroselben beharrlichen favor und patrocinio recommendirend verbleibe

E. W. W. und G.

Colberg / 27. Martii 1647. allezeit Dienstergebener

BALDASSAR TIMAEUS von Guldenklee.

℞. ♀ri albiss. subtiliss. pulver. ℥iiß.
Assund.
Aq. fontan. puriss. ℔ X.
Coq. usq. ad solutionem tartari.
In colat calidâ infunde
Rad. costi Ægypt. veri & odorifer ʒvi.
Cichor. polypod.
asparag.
fœnicul ana ℥ß.
Herb. fumar.
Scolopendr.
agrimon.

Capill. ♀ris
Chamædr.
meliss.
beton.
rorismar. ana Mj.
Flor. stæchad. Arab. p. ij
rosar. borrag.
bugloss. violar.
genist. ana p. j.
Cortic. tamarisc.
fraxini
rad. cappar. ana ℥ß.
Sem. fœnic.
anisi ana ℈iiii
Passular. minor. ℥iii
Stent insusa in loco calido per noctem.
Mane coqv. ad remanentiam ℔ iiiß

Colaturæ hujus.

℞. ℔ii *Adde*
Succi cochlear.
bekabung
nasturt aqvat.
fumar.
cichor. citri ana ℥ii
Sacchar. albiss. ℔ß
Mixta digerantur in B.
M. tepido per d. & n.

Donec fœces crassæ in fundo subsideant â qvibus postea inclinatione vasis liqvor clarus separetur & diligenter filtretur.

D. in fictil.

S. Decoctum præparans.
No. I.

℞. *Resid. Decocti sup. ℔iß*
Fol. sen. s. s. ʒvi
Agaric. trochiscat.
Mechoacan albiss. ana ℥ß.
Gialap. Rhabarb. El.
ana ʒiii
Cassiæ lign.
Zingiber. macer.
Galang. ana ℈i.

Mixta stent in infusione loco calido per noctem. Mane coqvantur & exprimantur fortissimè sub prælo. In colatura dissolve Syr. rosar. solut. ℥ii. Syr. splenetici verberii ℥iij,

Aqv. cinam ℥i M.
D. in fictili. S.

Syrupus Laxativus No. II.

***

℞. *Elixir. nostr. Hypochondr. ℥ß.*
Spir. meliss. ℈i M.

D. in vitro. S. Elixir No. 3.

EPISTOLA XVIII.

De dolore capitis & visus obscuritate.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.
D. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.
Fratri Unico.
S. P. D.

DOlorem capitis qvem patitur ægra tua, Frater unice, per con-

consensum inferiorum partium fieri, rectè statuis, quatenus ex hypochondriis sinistro imprimis exhalantes fumi membranas cerebri distendunt & sic dolorem pariunt qvi ipsi ad organa visus dilati obscuritatem inducunt.

Malum hoc difficulter curabitur, qvia saturninum inveteratum & in ipsis qvasi visceribus radicatum.

Si tamen aggredi hostem placet, cautè & non nisi prognostico præmunitus, id facias, svadeo: Vix enim palmam obtinebis.

Curationem auspicaberis à communium viarum repurgatione per decoctum nostrum laxativum instituendam.

Hinc per dies septem porriges mane qvidem Syrupum aperitivum Mindereri cum aqva nostra hypochondriacâ, circa vesperam Electuarium nostrum cephalicum & ophthalmicum æqvali pondere mixtum.

Hinc elective purgabis pilulis nostris cephalicis & extracto solutivo; Tandem tincturam ligni sassafras cum spiritu euphrasiæ per integrũ mensem interjectis qvandoqve catharticis convenientibus exhibebis.

Sed nec topica negliges tam capiti qvam oculis applicanda. Capiti qvidem conveniens erit emplastrum Cechii, Ceratum de betonica unguent. D. alabastro & id genus alia; Oculis essentia florum cyani vel aqva ophthalmica Prævotii, de qvibus in congressu nostro prolixius deliberabimus. Mihi enim nunc qvidem occupatissimo non vacat; morbus autem hic chronicus facilè inducias feret, præsertim sub canicula. Vale. Dab. Colbergæ d. XIX. Julii 1650.

EPISTOLA XIX.

De oculorum hebetudine & suffusionis initiis.

Ad Nobiliss. & Excellentiss.

DN. JOHANNEM PRIMEROSIUM GALLUM.

Sereniss. Electoris Brandenburgici Consiliarium.

Ad profligandam oculorum, qvæ Te Vir Excellentissime, affligit, hebetudinem & suffusionis, qvod caliginosa illa oculis obvolitantia corpuscula minari videntur periculum, mihi qvidem salvo aliorum judicio, consultũ videtur, ut Primò corpus à latente cacochymia per vices purgetur pilulis nostris benedictis, qvarum usum sæpius expertus es salutarem. Postea singulis matutinis usurpetur electuarium meum ophthalmicum, qvantitate nucis juglandis cum jejunio trium vel qvatuor horarum. Vespe-ri sub horam decubitus de tragæa præscripta delibetur qvantum col-

tri

tri cuspide ter capi potest. Idem fiat circa finem pastus in prandio. Interdum tribus post cœnam frugalem horis pilularum de succino deglutiantur undecim ex aqva fœniculi aut vino tenui.

In victu vitentur cibi crassi & concoctu difficiles, carnes fumo siccatæ vel in muria maceratæ exta & extrema animalium, pisces, legumina lactucæ, pisa, brassica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generosum & vaporosa omnia qvæ caput replent. Oculi custodiantur ab aere frigido, vento, fumo; Exulet venus & ebrietas animiqve affectus vehementiores.

℞. *Electuar. nr. ophthal.*
ʒiii
Cephalic. ℥ii
Conditur. nucis Ind. ℥ß.
myrobalan cheb. ʒvj.
Pulver euphras ℈iiii
cubebar. ʒj.
Essent. rorismar. ʒiß.
Medull. nuc. Ind. cond. ʒij
Syrup. d. beton. q. s.
M. F. electuarium
D. in fictili.
S.
Latwerge.

℞. *Massæ pil. de Succino craton.* ʒiij
ol. fœnicul. gtt. vij
M. F. pilulæ No. LXVI.
Deaurentur
D. ad Scatulam.
S. Börnstein Pillen auff sechsmahl.

***

℞. *Fol. euphras. c. flor.* ℥ß.
Sem. coriandri acet. præpar. ʒiij
fœnicul. ʒiß
Carui ℈iiß
Cinam acutiss. ʒj.
Nuc moschat ℈iiij
Pellicul. inter ventricul gallinar. ℈ij.
Rotular. man. Christi ℥iiiß.
ol. fœnicul. gtt. XI.
Carui gtt. vij
nuc moschat. gtt. v.
M. F. tragæa.
D. ad Scatulam S.
Pulver auff etliche mahl.

EPISTOLA XX.

De vomitivorum in affectibus oculorum noxâ.

Ad eundem

VOmitivum qvod petis, Vir Nobilissime, præscribere vereor ob oculorum ægritudinem de qvâ hodie mihi obvius iterum conqverebaris. Sunt enim vomitiva omnia oculis nocentissima, adeò, ut qvidam ex usu eorundem videndi imbecillitatem, qvidam omnimodam cœcitatem contraxerint ut inter alios celeberrimus Magni Ducis

cis Hetruriæ Medicus Vidus Vidius annotavit & in seipso expertus est. Præterea illis qvi difficulter vomunt & angusti sunt pectoris, minus tutò exhibentur ob causas heri à me allegatas.

Facile enim fieri potest ut violentiore pectoris motu venula aliqva in pulmonibus rumpatur, ulcusqve & conseqventer phthisis excitetur, id qvod multis evenisse experientia testatur; nec video, qvid urgeat, aut cur tantopere emetica expetas.

Vomitu ea tantum evacuantur qvæ in ventriculo & primis viis hærent; Atqvi hoc ipsum commodius & longe tutius pharmaco alvum ducente expediri poterit. Mittam hoc fine sub auroram crastini diei laxativum nobile & tuæ qvidem constitutioni convenientissimum. Interea sub decubitum aqvam digerentem ebibas, bene dormias & melius, DEO auxiliante, valeas. Raptim ex Musæo meo Colbergæ d. XII. Sept. Ao. M.DC.LVI.

EPISTOLA XXI.

De visus imbecillitate & ardore Stomachi.

Reverendo & Doctiss.
DN. JOANNI TIDÆO,
Aulæ Crangensis Pastori.
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

DEbebam, fateor, Reverende Vir, Amice desideratissime, scriptionis raritatem prolixitate compensare, nisi expediendorū moles, qvâ publico privatoq; nomine qvasi obruor, prurientem in multa calamum restringeret; spero tamē amori inter nos à longis annorum curriculis mutuo nihil inde derogatum iri, qvem stabilem & perpetuum ex mea qvidē parte spondeo, de tua, Amice integerrime constantia & fide securissimus. Doleo autem, Vir Doctissime, lumen oculorum tuorum adeo maturè & ante annos hebescere visumq; debilitari, cum sexagenario longè minorē vel ex mea ætate, qvi nuperrimè qvadragesimum nonum superavi, te æstimem. Sed forsan lucubrationibus nimis indultum est oculis & cerebro admodum noxiis: Ab his ut abstineas non minus ac à lectione & meditatione, qvæ mox à sumpto cibo suscipitur, moneo, usumq; euphrasiæ, qvæ qvocunqve modo sumpta, visum mirificè reficit, commendo. Sicca potest in pulverem redigi & cum semine fœniculi Saccharoq; misceri, sæpiusq; tam manè & vesperi, qvàm post prandium & cœnam sumi. Recens vel aliqvātulum in umbra siccata cerevisiæ recenti commodè infunditur, ut cum eâ deferveat, posteaq; loco potus ordinarii usurpetur. Contra ardo-

tem ventriculi (vulgo der Sood) transmitto morsulos, qvorum urgente humoris biliosi ebullitione unum delibabis.

Rectius tamen feceris, si cholagogum aliqvod conveniens tempore verno & autumnali præmiseris. Ablatâ siqvidem causâ tollitur effectus. Conjux Do. Thammii, qvem officiosè saluto, affligitur affectione hypochondriaca ad scorbuti malitiam non parum inclinante morbo scilicet Saturnino contumaci, diuturno & difficulter curabili præsertim cum radices egerit. Poterit tamen malum hoc magna ex parte levari vitaq; , Deo annuente, ad plures annos prorogari, si convenientibus medicamentis, qualia ex tua recommendatione omni fide & industria præscripsi, usa fuerit, observato simul decenti victus regimine. DEUS Conatibus nostris clementer benedicat, cujus tutelæ & Te, Vir amicissime, commendo, meaqve studia commodiori tempore prolixius contestanda defero. Scribo occupatissimus Colbergæ d. XVIII. Mart. Anno M.DC.XLIX.

℞. Cretæ cum aq. rosar.
ter. lat. ℥ii.
Oculor. cancr. pr. ℥i.
Nuc. moschat.
Boll Armen. ana ℈iß
Coral. rubr. pr. ℈i. gr. v.
Margarit. pr.
Cinam. grosso modo incis.
ana ℈ß.
Macerio torrefact.
Croci
Lapid. carpion. ana gr. vii.
Sacchar. in aq. ros. sol. ℥iii
M.
F. s. a. morsuli.
D. in Scatula
S.
Morsellen vor den Soodt.

***

℞. Pulv. Rhabarb. el. ℈iß.
Flor. Scammon gr. v.
ol. rosar. veri gt. i.
M. D. in capsula
S. Pulvis cholagogus.

EPISTOLA XXII.

De diuturna ad oculos defluxione eorundemq; rubedine & imbecilli visione.

Ad Nobiliss. & Excellentiss.
DN. FRIDERICUM RUNGIUM,
Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

Amplissimum Dominum Cancellarium laborare defluxu humorum calidorum, biliosorum, salsorum, serosorum & acrium ad oculos; à qvibus oculi sæpè inflamantur cum dolore, rubore, lachry-

[illegible] humione & palpebra- [illegible] conglutinatione, ade- [illegible] ingenti læsione, im- [illegible] & depravatione, res est [illegible] alienis etiam ocu- [illegible] Diuturna est hæc de- [illegible] exacerbata, adeoqve vehe- [illegible] non solum vicinas partes [illegible] circa oculos sed etiam in- [illegible] in cerebro occupet, sicut va- [illegible] indicia. Malum ipsum [illegible] credo fuisse per Sym- [illegible] partium ventris inferio- [illegible] primæ & secundæ coctioni [illegible] destinavit; successu verò [illegible] adeò oculos & cerebrum [illegible] ut jam ferè idiopathi- [illegible] mereatur, qvamvis adhuc [illegible] primo fomite. Causa [illegible] uti jam dictum, sunt hu- [illegible] partim copia, partim qvali- [illegible] & secundis peccan- [illegible] qvibus naturam ad excretio- [illegible] stimulant. Causam antece- [illegible] colloco in sanguificatione [illegible] per se ab epate & cor- [illegible], partim in errore ex- [illegible] sumptione ciborum sal- [illegible] potusqve fortio- [illegible] commisso.

[illegible] enim ante sexennium [illegible] Vir diuturnio eoqve [illegible] morbo decubuisset, qvi [illegible] maligna incepit & per [illegible] varijs hypochon- [illegible] symptomatibus corpus [illegible] tum temporis statim viscera ipsius valdè fuisse debilitata & calefacta, ut loco sanguinis boni multos excrementitios humores generaverint, qvos natura postea ad oculos (forsan à natura & lucubrationibus aliisqve causis satis debiles) ablegavit. Externas causas omnes enumerare nolo, qvia plures sunt, qvam homini publicis negotiis destinato & inter civiles strepitus versanti declinare semper licet. Ut ut autem hoc malum sit pertinax, curatu difficile & diuturnum; Censeo tamen Dominum ægrotum ab eo liberari posse, si obedientiam legibus medicinæ debitam præstiterit, fidelemqve, indefessum & prudentem nactus fuerit Medicum.

Curationis cardo volvitur in seqventibus regulis universalibus.

Primò procurandum, ut humores vitiosi, qvi jam adsunt, ex corpore qvantocyus exturbentur.

Secundò præcavendum, ne denuò generentur humores ejusmodi excrementitii acres & salsi & biliosi.

Tertiò cerebrū & oculi confortandi & roborandi, ne adeò facile humores vitiosos recipiant.

I. Primum scopum qvod attinet, eo collimandum est, ut maturius ejusmodi humores vitiosi ex corpore propellantur præmissa nonnulla eorum præparatione & attemperatione.

Hoc fit 1. Medicamentis modicè refrigerantibus hepar & cor alterantibus, qvales sunt radices cichor. scorzoner. fœnicul. recent. euphras. Capill. ♀. Fumar. betonica, passulæ minores sp. ⊕li.

2. Evacuantibus per alvum, qvalia sunt folia Senæ, Rhabarb. Jalapp. Trochisci Alhand. qvæ sæpius reiteranda, ne corpus nimium turbetur & incalescat.

3. Evacuantibus per sudores, qvos per integrum mensem continuandos esse censeo in conclavi & qvidem per decoctum sarsaparill. cum pauco ligno sancto vel sassafr. additis appropriatis.

4. Evacuantibus per urinas, qvæ post sudores per Spiritum & tincturam ♀ri radicesqve & herbas appropriatas adhibenda veniunt.

5. Materiam ad oculos proximè affluentem divertentibus ad loca vicina. Hic fonticulus, qvem habet Amplissimus Dominus magni est usus, svaderem tamen, ut adhuc unum in pede dextro sibi affigi curet, qvo partes etiam inferiores liberentur ab excrementis. Revocandus etiam est usus vesicatoriorum cum dexteritate & prudentia; Imprimis suadeo perforationem auricularum, qvæ postea per tempus fere longum radico hellebori aperta servanda est.

Atqve his omnibus auxiliis si pertinaciter inhæreat medicus prudenterqve eorum usum continuet, non dubium est, corpus fore purius & ab excrementis liberum.

II. Accedat tamen, necesse est, statim alter scopus. Etenim qvid juvabit corpus mundificare & subinde novis excrementis conspurcare? Consistit autem totum hoc negotium in accurata & cum animi qvadam obstinatione observatâ diæta, qvæ consistit in seqventibus, qvas Medici sex res non naturales vocant.

1. Aer sit temperatus & purus, expers fumi, pulveris & ventorum, non sit obscurus, nec tenebricosus, non æstuosus, frigidus, nebulosus, nivosus.

Propius igni assidere, alba, rubicunda & splendida, radios solares aut ab iis illustrata, aut alia nimis lucida intueri nocet.

2. Cibus concoctu sit facilis & panes triticei & siliginei cum justa fermenti & salis qvantitate bene cocti, ova tremula, pisces petrosi, molles & friabiles, caro agnina, vitulina, vervecina, bubula junior, leporum juvenum & capreolo-

[illegible] cum, non prohibetur. Ca- [illegible] Sylvestrium & o- [illegible] adolescentium magis, qvam [illegible] & animalium in [illegible] degentium magis, [illegible] in humidis & paludosis con- [illegible] Condiantur nuce [illegible] cinamomo, euphra- [illegible] Sanreja, rore mari- [illegible] Salvia. Peculi- [illegible] oculis nocere solent [illegible] vitanda, allium, ce- [illegible], nimietas salis, lac [illegible], caseus, piper, sina- [illegible] lentes, olivæ, dactyli, [illegible] semen cannabis, bras- [illegible] corrupta, putrida, [illegible] panis non bene coctus, [illegible] vetus & cervina, [illegible] & columbarum vetu- [illegible] & omnia vapo- [illegible] & qvæ caput replent [illegible], aut in bilem facile [illegible] oculis nocent. A po- [illegible] vini, præsertim mera- [illegible] qve musti abstinen- [illegible] Vinum si bibendum, rarò [illegible] modicè & Rhenanum [illegible] vel Francicum vel ejus [illegible] hordei vel cina- [illegible] fœniculo usurpandum. [illegible] clara, bene defæca- [illegible] multo lupulo referta, [illegible] salvia & roremarino [illegible] usus sit parcus. [illegible] conveniunt, qvæ va- [illegible] caput ascensum pro- hibent; diu autem & ultra consuetum tempus jejunare nocet.

3. In excretis & retentis hæc observantur: Repletio omnis vitetur, maximè ventriculi, ut alvus semper sit aperta & fluidior curandum. Venus immodica vitanda: Nam non solùm calorem nativum dissipat, caput & nervos lædit; Sed imprimis oculis damnum inferre solet. Capilli sæpe sunt tondendi, si multi sint, & caput gravent.

4. Vigiliæ & lucubrationes nocent. Somnus autem, excipe meridianum, utilis est; qvia in somno oculi non moventur, nec lumen admittunt atqve ita humores ad se non attrahunt; sed caveat æger ne calceatus nec pronus, sed potius elevato capite & ad latera in locis non humidis caliginosis dormiat.

5. Motus vehemens inprimis post cibum nocet. Post cibum intentè cogitare & serio sermone uti aut graviora negotia tractare (ne materia aut motu aut loqvela ad caput attrahatur) Subtus crebrius prospicere, legere scripturas minutiores præsertim ad lychnum, hæc omnia non conducunt.

Moderata autem corporis exercitatio & inprimis deambulatio ad prata amæna tempore æstivo circa vesperam & ante cibum non prohibetur.

4. Tandem animi affectus omnes immoderatiores, & metus, tristitia, gaudium effusum, inprimis ira & terror vitentur; qvia movent humores & præcipitant ad loca affecta.

Qvia tamen impossibile est homini liberali & politico semper ex æqvo diætam observare, sed interdum errores nonnulli committuntur, sedulò cavendum, ne sæpius id fiat, statimqve post commissos errores, ventriculus & hepar ab excrementis liberentur, qvod partim pilulis Francofurtensib. vel marocostin, vel aliis appropriatis, partim etiam abstinentiâ & seqventis cœnæ vel prandii moderatione fieri posse puto.

III. Tertium Scopum asseqvemur. 1. Diætâ jam propositâ fideliter observatâ. 2. Familiaribus qvibusdam medicamentis freqventer & tantum non qvotidie tam internè qvam externè ad roborandos oculos ipsumqve cerebrum adhibendis, qvorum formulas seorsim exhibui.

Ampliss. Excell. T.

Observantiss.

Martinus Weisius, D.
Sereniss. Electoris Br.
Archiater.

Idem ad Eundem.

SO bald der Herr Cantzler nach Hause (darzu ich Glück und Gottes Geleit wündsche) gelanget, kan er das Knöspleín mit Lit. A. gezeichnet lassen zu richten / solches in ein Qvart gesunde klar Bier über Nacht hengen und von diesem Bier alle Morgen zum Frühstücke / welches sehr geringe seyn muß / einen guten Trunck trincken / hernach vier guter Stunden darauff fasten und / wo es nicht gnug operiret / zu Anfang der Mittags-Mahlzeit noch einen Trunck thun / so wird es gnug operiren; Solches kan des andern oder dritten Tages wiederholet werden.

2. Hierauff lässet der Herr die Wurtzeln mit B. gezeichnet in drey Nössel Hünerbrühe kochen / so lange daß ein Qvart übrig bleibt. Von dieser Brühe sol er vier Morgen an einander ein Tischbächerlein voll außtrincken / vorher aber von dem Spiritu auch mit B. gezeichnet zehen Tröpfflein darunter mischen. NB. Die Brühe muß frisch und gut und nicht sehr gesaltzen seyn.

3. Nach diesen vier Tagen muß der Leib noch einmal entweder durch das hiesige Purgier-Pulverlein oder durch die Purgier-Pillen mit Lit. C. gezeichnet plenius gereiniget werden. Sie werden des Morgens in einem Viol-oder Hindbeersafft genommen und bis an die fünffte Stunde darauff gefastet observatis observandis.

4. Darauff ruhet er des folgen-

[illegible] mit etwas [illegible] confortante. [illegible] einen Tag geruhet [illegible] von dem Schweiß- [illegible] Morgens im Bet- [illegible] 9. oder 10. bis 12. Löffel [illegible]/ darauff bleibet er [illegible] mittelmäßigen warmen [illegible] liegen und erwartet [illegible] Zwang oder Verhitzung [illegible] Schweisses. Sol- [illegible] continuiret bis zu Ende [illegible] welcher / wann er aus [illegible] Zeit noch einmahl muß [illegible] werden. Bey dem Ge- [illegible] Trancks ist zweyerley [illegible] ohne welche die opera- [illegible] Erstlich daß er diese [illegible] sein Gemach bleibe und [illegible] Darnach/ daß er im [illegible] Trincken gantz mässig und [illegible] gelinder Spei- [illegible] in modica qvan- [illegible] gleich der Leib dabey et- [illegible] daß schadet ihm nichts. [illegible] bey diesem Schweiß- [illegible] Leib verstopffen wollen/ [illegible] eröffnet werden [illegible] oder Pflaumen/ Kir- [illegible] Prunellen/ in deren Brü- [illegible] Knöpflein lit. E. kan [illegible] werden / und den drit- [illegible] Tag ein paar Stun- [illegible] Abendessen ein guter [illegible] werden.

[illegible] diesem [illegible] wenig

Bier/ an dessen stat das Getränck/ welches bey dem Schweißtranck lit. D. verzeichnet ist/ zur Nottufft kan gebrauchet werden. Doch ist das Bier nicht gantz verbothen / auch nicht der Wein pro ventriculo, wañ nur die Hitze es zulässet.

6. Wann der Schweißtranck also verbracht ist / welches etwa in vierzehen Tagen geschehen kan/ mag die diæt allmehlich vermehret wer- den / also daß er etwas mehr kan es- sen und trincken / doch alle errores meiden und von medicamentis nichts/ als das electuarium confor- tans alle Morgen drey Stunden vor dem Essen nehmen/ nach der Mahl- zeit aber von dem Augen-Confect.

7. In künfftigen Monaten aber wann der Mond abnimmet/ brauche der Herr drey Abend nacheinander/ wann er schlaffen geht prævia cœna parcâ XV. bis XVIII. von den Fluß- pillen / die werden die Flüsse nicht leicht auffwachsen lassen.

Wie nun diese zwar geringe aber wol gemeynte Cur wird ablauffen/ davon bitte ich wolle mein hochge- ehrter Herr ohne Beschwer berich- ten.

Es könte noch viel vorgeschlagen werden/ aber mich deucht dieses we- nige/ wann es ordentlich und ohne Irthum gebrauchet wird/ soll durch Gottes Segen gnug seyn dieses ma- lum zubezwingen / sonderlich wann die fontanel und was sonsten die

Flüsse

Hülffe abwendet / darauff præservationis gratiâ auch wird adhibiret werden / ich wündsche in diesem allen Gottes Hülff und Segen und bleibe nechst empfehlung Göttlichen Schutzes

Meines großgünstigen hochgeehrten Herrn Cantzlers

Dienstergebener.

Descriptio medicamentorum.

℞. Herbar. Euphras.
fumar.
Flor. betan.
Centaur min. ana Mß.
Fol. Sen. el. ʒx
Rhabarb. opt. ʒiii
Sem. fœnicul.
Cinam. acutiss.
Cort. Citr. ana ʒi. M.
F. nodulus. S.
Laxirendes Pündlein A.

***

℞. Rad. cich. el. ℥iß.
Scorzoner.
fœnicul. ana ℥i
Omn. recent. exsicc. M.
Incisade ad chart.
Add.
Herb. euphras.
betonic ana Mj.
M. Wurtzeln B.

***

℞. Spirit. ⊕ △ ʒii
℞. in vitro
S. Spiritus E.

***

℞. Mass. pil. luc. maj ℈i
Extract. panchym.
Trochisc. alhand.
Diagr. prap.
⊖ euphras. ana gr. iij
Ol. fœnic. gt. ij
M. F. pilul. No. XXV.
Deaurentur S. Pillen auff 1. mahl C.

℞. Rad. sars. paril. ℥ij
Ligni Sanct. ℥i.
Santal. rubr. ℥ß.
Rad. liqvir. ʒiii
cichor. ʒii
Asparg. sp. ♀ris ℈i
Infund. p. H. 24. c. aq. puriss. ℔ vj.
Mane add.
Passul. min. ℥iii.
Cibebar. ℥iß.
Herb. euphras. Mj.
Flor. cyan
betonic. ana Mß.
Sem. coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒi.
Coq. s. a. ad. ℔ iiij
S. Schweißtranck. lit. D.

Reliqviis adde

Ligni sassafr. ℥i.
Cinam acutiss. ℥ß.
Sem. coriandr.
fœnicul. ana ʒii.
Passul minor.
major. s. cibeb.

Sacchar. canar. ana ℥iii.
Superaffund. Aq. puriss.
℔ XII.
Coqu. ad ℔ IX.
S. Getränck Lit. D.

***

℞. Fol. sen. el.
Mann. calabr. ana ℥ß.
Euphras. p. iß.
Sem. fœnicul. ℈ii
℥ri albi ʒi.
M. ad nodulum
S. Pündlein zur Pflaumenbrühe Lit. E.

***

℞. Conserv. euphras. ℥iii
beton. ℥ii
rorismar. ℥i.
Species. Diarrh. Alb. ʒiß
Diaxyloal.
Conf. alkerm. ana. ʒi.
Succin. alb. prap.
Sem. siler. mont. ana ℈ii.
Macer. ℈i. Spir. ⊕li. gtt. XV.
M. cum Syr. flor. tunic
F. electuarium F.
℞. Confect. unicus tunic Sem.
coriandr. prap. ℥ii
anisi
fœnicul.
siler. montan ana ℥i
M. S. Augen-Confect.

***

℞. Pil. d. Succin. Craton.
ʒiii
F. pilulæ c. aq. fœnic.
ex ℈i. XV.
S. Flußpillen.

***

℞. Pulv. gialap. ℈i
Carminat. ℈ß.
⊖ Euphras. gr. iij
M. S. Pulver auff 1. mahl.

***

℞. Pilul. luc. major.
ex aloe rosat.
Extract. cochiar. ana ℈ß.
Diagrid. præp.
Trochisc. Alband. ana gr. j.
M. F. pilulæ c. tinctur. rosar.
No. XXI.
S. Haupt-und Augen-Pillen auff 1. mahl.

***

℞. Aq. Euphrasiæ
rosar.
flor. cyan. ana ℥i
Sief. alb. s. opio ʒi
Corall. rubr. præp.
Margarit. præp. ana ℈ß.
Sacchar. ʒi
Thur. elect. ana gr. v.
M. F. s. a. Collyrium
S. Augen-Wässerlin.

Mit dem Augenwässerlein kön-nen die Augen Morgends und Abends gereiniget / auch wol etwas darin gelassen werden. Man kan auch ein doppelt oder dreyfach Tüch-

 lein

lein darin tuncken und etwas außgetrücket kalt über die Augen legen.

NB. Mastix des Morgens im Munde gekeuet oder Taback in ein Tüchlein gebunden und gekeuet/ zeucht viel Feuchtigkeit von den Augen.

EPISTOLA XXIII.

De suffusione oculorum.

VIRO

Generoso & Nobili

DN. ANDREÆ VVOBSER,

MARCUS AURELIUS SEVERINUS

S. P. D.

Tuis, Vir Nobilissime, literis, qvarum adnotatus dies datarum ut neqve locus ubinam exaraveris, non fuit, protinus eqvidem respondi, nec non indignatus sortem tuam, consilium exposui meum duplex, tam ex Hermeticâ facultate, qvam ex efficaci, sic propriè dictâ medicinâ, qvæ qvidē Epistola si forte fortuna per longas terrarum marisqve vias intercideris, visum est, hic exemplum adscribere, qvod eâ penes me cautione servavi.

Fiducia erga me tua, magnaqve mei æstimatio continuo me Tibi devicit & fecit obnoxium, sic ut posthabitis multis aggrederer opē tuam, miseratus vitii gravitatem & contumaciam, qvæ nec longis nec præstantibus administratis diligenti curâ præsidiis cessit, unde coactus es tam longinqvis terrarum tractibus ad nos confugere, atqve ad sacram efficacis medicinæ anchoram te sistere, certo confisus subsidia nostra tibi profutura, qvæ fides fortassis, adspirante Deo, momenti nonnihil habebit, si non ad tollendum, saltem ad minuendum plurima parte malum & execrabile complementum antevertendū. Eqvidem exhibeo me totum effundoqve meam omnem virilem portionem ad Te, Vir Nobilissime, juvandum. Utinam par fieret voto facultas!

Nostræ autem machinæ futuræ sunt chirurgicæ, si tantum attingam de medicamentorum genere chymicum unum, qvod est viperæ sal aqva pura resolutum ter de die instillandum & supina facie aliqvandiu detinendum.

Paratur autem hoc singulariter Venetiis ab Experientissimo Medico D. Ottone Tacchenio Silesio, ad quam externam medelam addi velim eodem temporis curriculo internam, qvæ est oxymel Juliani, descriptum à Jacobo Weckero in andidotario Speciali.

Ordinis postremi, sed non postrema sunt cauteriola, duo secq auriculas binas suffigenda in connexione maxillæ pone infimos auricularum

[illegible]ularum lobos: Per id enim vacu-
[illegible] ramus à venâ jugulari ſubiens
[illegible] opticos nervos utrinqve excur-
[illegible], eosqve comitatur ad oculos uſ-
[illegible]. Conſilio huic favet & authori-
[illegible] Fernelii Conſilio XI. Qvanqvã
[illegible]ariſſimus hic Vir phænigmis hæ-
[illegible] levioribus, refutatis ſetaceis qvo
[illegible] ego conſentio præuſtione iſta
[illegible]rotica, de qva ſcripſi in opere ef-
[illegible]cacis Medicinæ pyrotechn. lib. 2.
part. 1. cap. 8. pag. 227.

Scripſi & de inuſtionibus ad ſuf-
[illegible]os alieno humore oculos cap. 13.
[illegible]dem pyrotechniæ lib. 2. part. 1.
[illegible]g. 236.

Sed ſatius initio fortaſſis fuerit
[illegible]eriam alterutram vel utramque
[illegible]porum ſecare, qvas & Albuca-
[illegible] chirurg. lib. 1. inurit, itemqve
[illegible]lechampius Chirurg. Gallicæ
[illegible] 7.

Eqvidem hæc ſcribo, ſi amplitu-
[illegible] Tuæ præſto ſit Chirurgus has
[illegible]eras expertus: Dicam enim ſe-
[illegible] in hiſce diſcriminibus & malis
[illegible]endum audacia generoſa, non
[illegible] corpore levi vel mollitie muliebri,
[illegible] qvali in Medicis Germanis con-
[illegible]veritur abſolutiſſimus Geſnerus
in hiſtoria Chirurgica.

Cætera omnia qvæ dici in hanc
[illegible] poſſunt, exſtant in antedicto
[illegible] opere efficacis Medicinæ, qvod
[illegible]ancoſurtenſes ad Mænum typis
[illegible] expreſſere. Vale ac bona ſpe
[illegible]re dum invictiſſima hæc præſi-
dia fueris expertus. Neapoli pridie Calend. Martii. Anno 1651.

EPISTOLA XXIV.

De eodem affectu.

Ad Eundem.

VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS.

DEſiderio veſtro qvam maximè ſatisfacere cupio, neqve illa re mihi qvicqvam eſt antiqvius. Qvare formulam fotûs efficaciter humorem oculis contentum attenuantis ac diſcutientis hanc mitto;

℞. *Fœnicul.*
rutæ
hyſſopi
Euphras.
Chelidon.
Verbenæ.
Betonic.
puleg. ana M ſs.
Sem. fœnicul.
anis.
Carui.
Ammeos ana ℥ ii
Siler. mont. ℥ iſs.
Sem. Euphraſ. ℥ iiſs
Macer. Cinam.
Caryophyll.
Nuc. moſchat. ana ℥ i.

Hæc primo coqvantur in aqva. Dein valentior fiet fomentatio, ſi mulſæ incoqvantur, adhuc valentior, ſi vino incoctis adjiciatur cyathus Spirit. vini.

 Qvod

Qvod ad oleum ceræ attinet, effectus sunt hi: resolvit, attenuat, penetrat, emollit, discutit, ac propterea utile est apostematibus duris frigidis. sanat fissuras papillarum, & dolores illarum mitigat, vulnera recentia consolidat.

Atqve ita jam puto ad qvæsita vestra responsum. In totum coronati F ancici sunt mihi missi octo. Primò qvinqve, cum tamen literarum superscriptio haberet inesse coronatos sex. Postremo accepi tres. Ego nihil exigo inhumanius, sed me benevolentiæ vestræ & generositati totum commendo & committo. Vale Nobilis Domine. DEus curationi adsit, qvi nisi adsit, nihil panacæa juvat. Scripsi Lovanii D. 6. Januar. Anno 1652.

EPISTOLA XXV.

De eodem affectu.

VIRO

Nobiliss. & Strenuo

DN. ANDREÆ VVOBESER,

LAURENTIUS EICHSTADIUS,

S. P. D.

WAs der Edler Herr von Wobeser/prævia mutua omnis salutis comprecatione, wegen des Gebrauchs Ungventi ocularis Severini, & descriptione vini Euphrasiæ an mich begehret/gebe ich zur freundlichen Antwort:

Erstlich auff das Unguentum davon ich diß verzeichnet finde. R. Folium unum & alterum tabaci, maceretur in aq. Euphrasiæ & exprimatur succus, qvi cum butyro majali coqvatur ad consistentiam Unguenti. Hoc illinantur oculi clausis palpebris exterius loco obscuro.

Wird demnach nöthig seyn daß so offt dieses Sälblein Morgends und Abends gebrauchet wird/beyde Winckel der Augen und die zugethanen Augenlieder beschmieret werden/welches hernach per insensiles meatus & angulos den Augen mitgetheilet wird.

Severinus aber erinnert danebenim 4. Buch de abscessibus cap 14. recht: Illa tandem est felix Methodus curandi longas & periculosas oculorum ægritudines, qvæ ipsam mali caussam exhaurit & ex toto undiqve corpore confertim & ex ipsa singulariter parte simul revellendo: obsecundat autem trahenti libenter evocatus humor, & via patent.

2. Derwegen wird vors ander auch nützlich das Vinum Euphrasiæ Plempii gebrauchet. Welcher mit diesen Speciebus zum Wein soll in ein reines Tüchlein gethan und ein laxus nodulus darauß gemacht und ein stoff vini meraci, als Malvasier oder Sect darauff gegossen / und einen Tag und Nacht an einem war-

[illegible] Ort gestellet werden/ so wird es [illegible] von die Krafft vom Wein genug [illegible] gezogen haben. Hernach muß er [illegible] kühlen Ort in einem Glase mit [illegible] engen Halse fein zugeschrau- [illegible] gehalten werden. Dosis ist ein [illegible] Remerlein voll. Hujusmodi vinum vetustate elaboratum, & ut ita dicam, æthereum redditum (spricht [illegible] Severinus loco dicto) [illegible] lædit aut ferit caput, sed facilè [illegible] vias Urinæ & alvum suum qvæ[illegible] exitum, atqve ita serosos & acres [illegible]mores ægritudinis oculorum [illegible]las educit, ut in diætetico Chy[illegible]gico demonstravi.

[D]ieses habe ich meinem Herrn [illegible] und Gefallen desto weit[illegible]ger wollen auffzeichnen/ den [illegible] damit der Göttlichen Obacht zu [illegible]lichem Gebrauch dieser Mittel/ [illegible] meine wenige Person zu behar[illegible] Gunsten bestes Fleisses befeh[illegible]. Dantzig den $\frac{3}{13}$. Octob. [An]no 1655.

Vinum laxans Plempii.

[illegible] Euphras.
Mi
Fol. betonic.
majoran.
Caryophyllat.
*ana m*ß.
Flor. lavend.
anthos ana p. j.
Fol. Sen. s. s. ℥i
Agaric. Trochiscat.
Hermodactyl. ana
ʒiii
Sem. fœnicul.
Granor. Juniper.
Cinam. ana ʒii
Cariophyllor. ʒi
Sacch. albiss. ℥ii
M. pro nodulo in vino.

EPISTOLA XXVI.

De aqvâ Ophthalmicâ Prævotii & aliis contra oculorum defluxiones & Suffusiones facientibus.

Ad

SAMUELEM OLDENDORPIUM,
Chirurgum Coslinensem.

AQva Ophthalmica D. Prævotii, qvam expetis, Amice dilecte, in oculorum defluxionibus frigidis & suffusionibus efficax medicamentum, nisi inveteratæ fuerint, parari in pharmacopolio nostro nunc qvidem non potuit, ob vini malvatici defectum. Ex eo enim qvo nuper inter Turcarum Imperatorem & Rempublicam Venetam bellum in Candia exarsit; verum malvaticum ad nos qvidem delatum non est, & si qvid hoc nomine divenditur, illud genuinum non est: Interea tamen de meo, qvod ante biennium, ni fallor, ipse præparavi uncias circiter duas

transmitto, cujus in ægra tua periculum facere poteris. Sed necessum est in æneo vase asservetur, ut viridem æris tincturam extrahat & sic majorem abstergendi & discutiendi vim acqvirat. Cæterum suadeo, ut Ægra septimanatim pilularum Cratonis de succino scrupulum unum vel drachmam semis ex syrupo meo ophtalmico cubitum itura deglutiat horis circiter duabus vel tribus post frugalem cænam.

Utor iis felicissimè in defluxionibus ad oculos, aures, dentes &c. Egregiè enim tam biliosos qvam pituitosos humores è capite protrahunt & expellunt, modò sæpius repetantur.

Mitto harum pilularum doses septem. Plures si expetis, habebis ex pharmacopolio nostro, qvantum volueris; continuandus enim est earum usus per menses tres vel qvatuor. Ad defluxiones ab oculis avertendas multum qvoqve faciunt setacea cervici, & vesicatoria ponè aures applicata; siqvidem eo loco ramus à vena jugulari intrò subit, qvi ad nervos opticos usqve vergit.

Retulit mihi non ita pridem Auriga qvidam se suffusione diu affectum nihil amplius cernere potuisse, miseramqve vitam domi suæ intra parietes traxisse, tandem à vetulâ quadam consilium tulisse, ut Spiritum vini vulgarem cum petiis duplicatis oculis imponeret, idqve singulis diebus terqve qvaterqve repeteret, qvo facto & per integrũ mensem continuato, visum recuperavit.

Sic Nobilissimus Dn. VVOBESER, cujus in Epistola XXIV. facta est mentio, sanctè affirmabat, se nullo alio remedio magis adjutum qvam fotu ex spiritu vini cum herbis qvibusdam specificis & appropriatis à D. Plempio præscriptis. Filiolæ tuæ mito aqvam antepilepticam, singulis Lunæ qvadris præservationis gratiâ cum pulvisculo his incluso, assumendam. Faxit DEUS læto successu, cujus tutelæ Te commendo

Baldass. Timæus,
von Guldenklee.

EPISTOLA XXVII.

De cæcitate ex casu,

DN. BALDASSARI
TIMÆO von Guldenklee.

Fratri Unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS,
von Guldenklee.

S. P. D.

DEcumbit hic loci puer sexennis in qvartam usqve septimanam nihil aliud qvestus, qvàm de gravi dolore capitis. Initio qvartæ hebdomadis torpore qvodam correptus

correptus jacuit oculis clausis, qvasi vivis jam exemptus. Ego vocatus adhibitis antiepilepticis qvibusdam, qvæ ad manum erant, tantum profeci ut expergefieret. Sed recruduit sub noctem malum, donec tandem ante biduum de omnimodâ cæcitate qveri cæpit. Cibum interdum ipse appetit, sed avidius qvam decet; Oblatum à parentibus respuit. Oculorum vitium nullum apparet. Viribus sic satis constare videtur. Qvodsi tantum otii suppetit, qvæso, mi Frater, ut de tristi hoc casu mentem mihi tuam aperias. Sic tecum tuis bellissimè longissimumqve valere jubeo. Treptoæ d. XXI. Maji Anno 1658.

P. S.

Puerum hunc cujus morbum in literis exposui refert mater initio morbi ex mensa decidisse in terram inter mensam & arcam adstantem, ita ut aliqvandiu capiti inhæserit, qvi casus sine dubio malo huic occasionem dedit.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri dilecto.

S.P.D:

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

CÆcitas pueri sex annorum de qvâ scribis, dilecte Frater, ab obstructione nervorum opticorũ, ut quidem conjicio, dependet, qvatenus ex præcipiti de mensâ in verticem casu, humores in cerebro commoti, initio qvidem vagi dolorem capitis membranas distendendo pepererunt, tandem ad nervorum opticorum tubos delapsi Spiritibus animalibus transitum inhibuere: qvamvis hoc ipsum etiam à compressione eorundem nervorum accidere potuerit. Quicquid sit, ægrè curabitur hoc malum, dum materia seu obstruens seu comprimens in profundo & loco fermè impenetrabili hæret:

Si tamen periculum facere volueris, primo corpus leni minorativo ex foliis senæ evacuabis. Hinc præparantia ex incidentibus, attenuantibus, & simul sanguinem concretum dissolventibus, additis cephalicis & ophthalmicis appropriatis exhibebis, postmodum paullò fortius purgabis oblatis pilulis meis Cephalicis vel extracto panchymagogo Crollii.

Tandem particulares capitis evacuationes per errhina institues non neglectis capitis lotionibus ex roremarino, origano, betonica, salvia, ruta, hyssopo, fæniculo & cerefolio.

Novissimè & vesicatoria seu nuchæ seu pone aures applicabis, toti autem capiti deraso emplastrum de spermate ceti. Cætera DEo committes cujus dextera omnia mutare potest. Vale.

EPI-

EPISTOLA XXVIII.

De medicamentis qvibusdam Ophthalmicis
Ad
Magnificum & Nobilissimum
L. C. A. S.

NE inani promisso ludere videar, Generose Vir, Fautor observandissime, ecce pharmaca, qvorum nuper memini, oculis & visui conferentia, electuarium scilicet ophthalmicum & liqvorem florum cyani: Illius singulis vel alternis diebus sumitur qvantum cultri cuspide ter capi potest, & qvidem mane jejuno ventriculo duabus vel tribus ante prandium horis; Hujus circa vesperam paullò ante decubitum aliqvot guttulæ oculorum angulis instillantur, vel si dolor aliqvis, aut calor, aut rubedo infestet, cum petiis duplicatis & mollibus exceptus liqvor applicatur per noctem; Intereà & usus pilularum nuper præscriptarum continuandus, vitandaqve omnia, qvæ oculis qvocunqve modo nocere possunt, ut cibi crassi viscidi & concoctu difficiles, carnes fumo siccatæ vel in muriâ maceratæ, exta & extrema animalium, pisces, legumina, lactuca, pisa, brassica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generosum, & vaporosa omnia, qvæ caput replent; Aer item frigidus, nebulosus, ventosus, fumus, lucubrationes nocturnæ &c.

Illustrissimam Principem cujus Celsitudini obseqvia mea humillimè defero, melius valere & spero, & opto. DEUS porro eandem servet & qvam longissimè incolumem præstet, cujus tutelæ & Te, Fautor observandissime, commendo. Colbergæ die XXIII. Decembr. Anni M. DC. XLIX.

Electuarium ophthalmicum.

℞. *Succ. euphras.* ℥iiii
fœnicul. ℥ii
chelidon.
rutæ
Calend.
rosar. ana ℥i
Sacch. albiss. ℔ii
Coqv. ad consist. Syrupi
postea add.
Pulv. Euphras. recent. siccat. ℥iii
Sem. fœnicul. ℥ß.
Siler montan. ℥ii
Macer. cubeb. ana ℥iß.
Cinam. Caryophyll. ana ℥iß.
M. F. s. a. Electuarium.

Liqvor florum Cyani.

℞. Flor. cyani cærul. ante Solis exortum q. v. collect. contundantur in mortario marmoreo; Indantur vitro lati orificii, qvod bene obturetur & radiis solaribus exponatur per integrû mensem. Hinc vitrum obvol-

[illegible]volvatur fermento, collocetur in [illegible]no pistorio & cum panibus co[illegible]: Ita proveniet oleum seu [illegible] liquor quidam summum in [illegible]ionibus calidis & salsis ac a[illegible] oculis auxilium.

EPISTOLA XXIX.

[illegible] difficultate auditus ex [illegible]empestiva capitis cum unguento mercuriali inunctione.

VIRO,

Nobili Excellentiss.

BALDASSARI TIMÆO, von Guldenklee.

[illegible]REGORIUS LAGUS

S. P. D.

[illegible]Xcellentiss. Dn. Doctor Ami[illegible]corum integerrime, Filius hic [illegible], qvem Apollo pestifer mihi [illegible] reliqvit, morbo, qvem au[illegible] gravitatem appellamus, ipsum [illegible]m triennium & amplius conti[illegible], proh dolor! infestatur. Cum [illegible] emendare illum, & in herba [illegible]primere contenderem, arte & [illegible]lio illius medici, qvi annuo sti[illegible] nostræ Principi locavit o[illegible] D. Johannis Klugii usus sum; [illegible] fidelissimos conatus morbi [illegible] elusit, nec medicamento [illegible]voluit: Qvæ res animo meo [illegible] fortunæ ictibus alioqvin saucio, novus insuper & tacitus morbus est, & plagam doloris adfert non levem, præsertim cum mali accessionem & incrementum metuam. Et qvoniam in cognitione causæ, unde morbus qvisqve colligatur maxima ad curationem momẽta sunt, multis cognitationibus animum miscenti recurrit illud, qvod Filii mei caput multis sordibus & fuliginibus, id qvod isti ætati familiare est, contaminatum fuerit, qvodqve illis per rei familiaris dispensatricẽ vetulam unguento qvodam mercuriali repressis & sublatis illa auditus gravitas gravior, qvam antea fuerit, facta sit, ut ita unius mali medelam alterius procreationem suspicer. Qvæ cum ita sint, Excell. Tuam oratam habeo, ut pharmacopolæ vestro medicinam contra dictum morbum, nobis autem ejus utendæ rationem & modum verbis claris præscribere ne dedignetur. Precium qvod mitto, cum levidense sit, precor tamen Excell. V. boni consulat, ubi occasio emerserit, ego & filius meus uberiorem grati animi memoriam ostendemus. Qvodsi etiam, qvid experimentis constet, utrum post ejusmodi imbecillitatem aliquando redintegratio auditus redire soleat, adsperserit Exc. V. erit mihi idipsum gratissimum. Vale. Neostetini d. 3. Novembr. 1633.

Reverendo & Doctissimo

Dn. M. GEORGIO LAGO, Præposito Neostetinensi.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

DOlorem tuum, quem ex morbo filii apud me promis, Clarissime Vir, magnum esse, præter amoris paterni in prolem ê multis unicam adfectum, ipsa mali calamitas indicare videtur. Etenim cum aures sint qvasi portæ mentis, per qvas ea intromittuntur, qvæ doctrinæ & institutioni ad vitam coram DEO & hominibus rectè transigendam, traduntur, miserum sanè eum hominem esse oportet, qvi audiendi facultate destitutus adminiculo hoc uti neqvit; Qvanqvam ista minus te ferire possint, qvi filium habes tam in his, qvæ ad salutem æternam, quam illis, quæ ad præsentem vitam faciunt, abundè informatum, tum etiam qvia restitutionis spes non parum ex eo affulget, quod malum â causa externa illitu puta unguenti illius mercurialis, quo vitiosi humores â natura ad ambitum capitis propulsi ad interiora repressi meatum auditorium obstruxerunt, tum qvod patiens in flore ætatis constitutus: Modo curatio maturetur, ne malum progressu temporis incrementum sumens in perfectam surditatem, qvod DEUS clementer avertat, degeneret. Qva via autem & modo quibusve remediis curatio commodè institui possit, ex annexa manuductione abunde patebit. Ut verò DEUS ex alto medicationi huic benedicat & filium tuum illum unicum bonæ valetudini restitutum diutissimè tecum servet, devotè precor, meaqve studia commodiori tempore prolixius contestanda defero. Colbergæ d. VII. Novembr. M. DC. XXXIII.

Descriptio medicamentorum.

1. Ad evacuationem primarum viarum sumat potiunculam.

℞. *Decoct. nr. laxativi* ℥ii.
Syrup. rosar. solut. ℥ß.
Pulv. nr. laxat ℈ß.
Aqv. cinamom. ℥ii *M.*
F. potiuncula

2. Altero die aperiatur cephalica vel basilica brachii.

3. Ad præparationem materiæ, singulis matutinis hauriat uncias quatuor decocti sequentis:

[illegible] *fœnicul.*
pœon ana ʒß.
Ireos Flor.
Calam. aromat.
ana ʒii
[illegible] *pœon. ʒiiß.*
anisi
Siler. montan.
carui, fœnicul. ana ʒi.
Herb. beton.
Majoran. hyssop.
meliss. salviæ
rutæ ana Mß.
[illegible] *stœchad. Arab.*
Lavendul. Euphrasiæ
rorismar. ana p. i.
Coqv. ex aq. simpl. ad consumpt.
[illegible] *pro ℔ ij Colat. cum album*
[illegible] *ficat. add.*
Syrup. [illegible] *cephalic. ℥iii de beton. de*
[illegible] *ana ℥i. Oxymel. simpl. ℥ ß. Aq.*
℥i.
M. det. in fictili.

Ubi dimidia pars hujus deco[cti] absumpta fuerit utatur pilulis [illegible] cephalicis.

Mass. pilul. nr. cephal. ℈i.
Extract. nr. solut. ℈ß.
[illegible] *Alhand. gr. iii*
Ol. Stillat. nuc. moschat. gt. iij
M. F. pilulæ No. IX.

Deaurentur fortiter.

Hinc repetat usum decocti [pre]parantis & pilularū modo de[scri]ptarum.

[6.] His peractis quiescat per triduum aut qvatriduum observata interim bona victus ratione.

7. Postea utatur decocto ligni gvajaci & sudet in Laconico, per dies XIV.

℞. *Ligni Gvajac. rasi ℥ii*
Sarsaparill. ℥iß.
Sassafras ʒvi.
Santal. rubr. ʒß
Rad. pœon.
Costi Ægypt. ana ʒvi.
Liquirit ʒv.
Incisa & grosso modo conquassat infund. per H. 24. cum aq. puriss. ℔vi. Postea add. passul. minor. ℥iii. cibeb. ℥iß.
Flor. beton. salviæ, Euphras. pœon ana mß.
Sem. Coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒiß.
Coqv. ad remanent ℔iiii.
Colatura. D. in fictili.

S. Schweißtranck auff etliche mahl.

℞. *Reliqv. hujus decocti*
Add. Ligni Sassafras ℥i5.
Cinam acutiss. ʒß.
Sem. Coriandr. fœnic. ana ʒii
Passular. minor. cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii
Supersund. aq. purissimæ ℔. XII. Coq. ad ℔ IX.
D. in vitr. S.

Ordinar Tranck.

8. Ad particularem capitis eva-

evacuationem masticet singulis matutinis unum atqve alterum ex trochiscis:

℞. *Radic. pyrethr.* ℥i.
Nuc Moscat. ℈iiii
Zingiber alb. ℥i. *subtilissime pulverisata c. s. q. mastich. redigantur, in formam trochiscor. quorum singuli pendeant* ℈ß.

S. Mundküchlein.

Naribus interdum immittantur errhina

℞. *Helleb. alb. veri* ℥ß.
Sem. staphid. agriæ,
Piper alb. ana ℈i.
Zingib. caryophyll.
Sem. nigell. ana ℈ß.

M. cum terebinth. & cera F. errhina paullo majora caryophyllis.

Aurib. excipiatur vapor embottum ex decocto:

℞. *Herb. serpill. majoran. meliss. rutæ pulegii. absinth. tanacet. Centaurii minor. ana* Mj.
Rorismar. Mß.
Flor. rosar. lavend.
beton. stœchad. Arab.
Salviæ ana Mß.
Baccar. lauri ℥ii.
Juniperi ℥i.
Coqv. ex aq. & vin. alb. s. q.

Colatura servetur evaporatione, qva dum æger utitur pisa aliqvot in ore detineat & masticet, ut patente ita meatu auditorio magis vapor penetret.

A fomentatione sive evaporatione auribus immittantur turundæ ex gossypio balsamo Peruviano imbutæ.

℞. *Ol. amygdal. amar.* ℥iii.
Balsami de Peru ℈iiii.
Ol. stillat. rorismar. gttiij. M.

Ante novam evaporationem aures probe mundentur auriscalpio ex succino albo vel citrino.

9. Ad capitis & cerebri corroborationem utatur Rotulis de succino, essentiâ rorismarini, salviæ, lavendulæ, morsulis cubebar. vel electuario nostro cephalico c. ambra & moscho. Nares sæpe inungantur balsamo succini, rutæ, nucis moschatæ flor. cheiri vel apoplectico Crollii aut Ruffi &c.

EPISTOLA XXX.

Ejusdem argumenti.

VIRO
Nobili & Excellentiss.
DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee.

M. GREGORIUS LAGUS,
S. P. D.

MEdicinam Filii mei morbo destinatam, Clarissime Domine Doctor, Amicorum integerrime, ut secundum E. T. præscriptũ prævio precum thymiamate debito ritu usurpavimus, ita fructum notabilem & nos domi & qui-

... alioquin de hoc malo notitia ... perfensimus. Quamobrem ... loco cœlesti Archiatro sem... gratias agimus, deinde ... Exc. Tuæ animum nostrum ... antea devinctum magis nunc ... non diffitemur. Cæte... ad suspicionem ne quid mor... reliquiarum in insidiis sit ... ostendam, eandem medicinam ... integram vel secundum partē, ... delectum Dn. Doctoris ar... concredimus, denuo in opem ... appellare operæ precium duci... Oramus igitur eundem, cum ... ejus de usu & ordine ... adhuc integrum sit, pharma... tantum iterum præscribere, ... uti consultum duxerit ne de... Postremo etiam vel con... votis optamus, ut omnes ... Tuæ conatus medici consi... nostro eventum sortiantur, ... vitæ usus contingat diuturni... præsertim cum & ipse initiis her... obstinatis non levibus maxi... inter concionandum æger, su... remedia ex aliorum consilio ... adhibita Excell. Tuæ opera u... cogitem. Neostetini XII. d. Fe... Anno M. DC. XXXIIII.

Reverendo & Clariss.
M. GREGORIO LAGO
... Neostetinensis Concio...
... natori & Ecclesiæ ibidem Pa-
stori Præposito

BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee.
S. P. D.

EQuidem Reverende & Doctissime Vir, Amice desideratissime, de felici successu medicamentorum Filio tuo nuper præscriptorum animitus gratulor, DEUM precatus egregiæ indolis adolescentem & ad majora natum, integræ valetudini clementer restituat & diutissime salvum atque incolumem præstet! Curationis autem iterationem quod molimini, recte facitis, neque enim profundum hoc malum ita facilè eradicatur. Pharmacatam brevi transferentium mora ex lege artis præparari non potuerunt, cum & alii plures nos jam urgeant. Faxo tamen ut ea prima quavis occasione habeas, ubi & Herniæ tuæ, cujus meministi suppeditabo remedium. Interea subligaculis eam cohercebis & emplastro adstringente & glutinante, quale est, quod mitto. Vale. Dab. Colbergæ XVI. Febr. Anno M. DC. XXXIV.

EPISTOLA XXXI.

De eodem affectu.

Pro Conjuge Nobilissimi Domini
ANDREÆ OTTONIS
Von Glasenapp.
Hæreditarii in Molnaw &c.

HOch Edel gebohrne VielEhrenreiche und hochtugendsahme / Insonders hochgeehrte Frau/ Deroselben sind meine Ehren-geflissene Dienste nebenst Wünschung alles gedeysahmen Wolergehens stets bevor/ und hätte wünschen mögen/ daß meine Hochgeehrte Fraw der Curation Ihres blöden Gehörs/ jüngst genommener Abrede zu folge/ allhier zur stelle eine Zeitlang abgewartet hätte; Weil es aber derselben beschwerlich fallen will/ übersende ich hierbey folgende Medicamenta.

1. Erstlich ein Laxirendes Tränckleín/ selbiges kan die Frau auff nechst bevorstehenden 14. Septemb. des Morgens nüchtern fein warm austrincken und etwa drey Stunden darauff fasten/ sich des Schlaffs biß nach Mittage enthalten uñ nicht an die kalte Lufft gehen.

2. Ein Digestiv davon wolle die Frau den 15. 16. 17. und 18. Tag Septembr. alle Morgen und Abend 6. Löffel voll in ein Becherlein giessen/ warm machen und austrincken/ des Morgens etwa 2. oder 3. Stunden darauff fasten/ des Abends aber nichts anders darauff trincken/ sondern sich damit zur Ruhe begeben.

3. Etliche Haupt Pillen/ dieselbe kan die Frau den 19. Septembr des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen/ vier Stunden darauff fasten/ sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten.

4. Den 20. und 21. Septembr. sol nichts gebrauchet/ sondern der Natur ihre Ruhe gelassen werden.

5. Den 22. ejusdem sol die Hauptader am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelassen werden.

6. Den 23. Sept. fället der volle Mond ein / und sol alsdann nichts gebrauchet werden.

7. Den 24. ejusdem kan der Anfang mit Brauch des verordneten decocti und stillicidii oder Tropffalls gemachet werden folgender Gestalt: Nehmet von denen hierzu verordneten Speciebus fünff Hand voll / thut sie in einen neuen glasierten großen Topff/ giesset rein Wasser darauff etwa 8. oder 9. Stoppf/ lasset es fest und wol zu gedeckt kochen/ biß es 2. Querfingerbreit eingesotten/ seiget es durch ein reines Tüchlein und giesset es in ein kleines Fäßlein/ welches unten ein Röhrlein hat. Setzet dieses Fäßlein mit dem warmen Wasser oben auff den Boden über der Stuben/ in welchem ein Loch gebohret ist/ da das Röhrlein hindurch gehen könne / machet alsdenn das Röhrlein auff und lasset das Wasser allgemach von oben herab auff das Haupt treuffeln/ etwa eine halbe Stunde lang/ je höher es fället/ je besser ist es. Es muß aber die Frau unter diesem Tropffal in einer Wannen oder Schweiß-

kasten

[illegible] welcher zuvor mit heis-
[illegible] Steinen oder eisernen Kugeln
[illegible] gemachet und oben fest zuge-
[illegible]ist / also daß nur allein das
Haupt heraus stehe und der Leib
[illegible] kalt werde. Auch sol ein Krantz
[illegible] Eysenhart / Verbena genant/
[illegible]gemachet und umb das Haupt gele-
[illegible] werden / damit das herabfallen-
[illegible] Wasser nicht sobald verfliessen
[illegible]. Eine halbe Stunde zuvor
[illegible] sich die Frau in die Wannen se-
[illegible] sol sie allemahl von dem verord-
[illegible] decoct etwa vier Untzen fein
[illegible] austrincken/und solches als
[illegible] 24. Septembr. biß auff den er-
[illegible] Octobris alle Tage fleißig con-
tinuiren.

[illegible] Alsdann kan die Frau 2. Ta-
[illegible] ruhen und nichts gebrauchē.

9. Den vierten Octobr. sollen die verordneten Haupt-Pillen wiederumb / wie vorhin eingenommen werden.

10. Von dem fünfften biß auff den 14. Octobr. sollen wiederumb das decoct und stillicidium gebrauchet werden / doch kan die Frau den [illegible] Octobris überschlagen/weil [illegible] denn eben der neue Mond einfället.

11. Den 26. Octobr. sollen die Haupt-Pillen zum dritten mahl gebrauchet/und also dieser Curation ein Endschafft gegeben werden.

12. Immittelst wird die Frau [illegible] Tage / ausgenommen / wenn sie purgiret, von der verordneten Lattwerge etwa eine Stunde vor dem Abendessen drey große Messerspitzen voll einnehmen.

13. Bißweilen wird die Frau von den verordneten Sternküchlein 2. oder 3. in den Mund nehmen und daran keuen / biß sie einige Feuchtigkeit im Munde vernimmet / welche sie allgemach auswerffen und immerzu wieder an den Küchlein keuen / biß sie nichts mehr an sich ziehen.

14. Von dem verordneten Pflaster kan der anwesende Chirurgus bißweilen ein wenig hinten in den Nacken legen/die Blasen welche es zu machen pfleget / öffnen/und mit grünen Kohlblättern welche mit Butter bestrichen / gebührend verbinden/wie ihm solches wol bekant ist.

15. Auch kan die Fraw zum öfftern warme Fußbäder von Majoran/betonica/Melisse/Salvei/Camillen/ Jsop/Lavendel und andern Kräutern/ welche dem Haupt dienlich seyn gebrauchen.

16. Hierbey wird sich die Fraw einer guten uñ gesunden diæt befleissigen / Insonderheit alles meiden/ was dem Haupt schädlich und viel Dünste und Blähungen verursachet / was in der Pfannen mit Butter gebraten/ was sehr fett ist / alles was mit Zwiebeln/ Knoblauch oder Merrettich zugerichtet ist. Item

Milch

Milch und Milchspeise/ Kohl/ Rüben/ Erbßen / rohes Obst und dergleichen. Die Speisen sollen mit Gartenkümmel / Roßmarien/ Majoran Thimian / Creutzrauthen / Dille ꝛc. zubereitet werden. Das Getränck soll nicht zu hitzig oder starck von Hopffen seyn / auch kein ander Wein/als Rheinischer bey der Mahlzeit gebrauchet werden. Bey ungestühmen/bösen kalten oder nassen Wetter/ wird sich die Frau nicht an die Lufft begeben/sondern im Logament verbleiben und sonsten in allem bester maßen ihrer Gesundheit pflegen / worzu der allgütige GOtt Glück und Segen verleihen wolle / dessen allwaltenden Beschirmung / Meine Hochgeehrte Frau Ich hiermit treuligst empfhele/Verbleibēde,

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Decoct. m. laxat* ℥ij
Pulv. fol. Sen. gr. XV.
Cremor ♀*ri,* ℈j. *M*

D. in Poculo S.
Laxirendes Tränckleın. auff 1. mahl.

℞. *Aq. meliss. beton.*
Serpill. hyssop.
Fœnicul. ana ℥iij
Syr. D. beton. stæchad.
D. hyssopo. ana ℥ij
Oxymel. simpl. ℥j.
Essent. rorismar.
Salviæ ana ℨj.

M. D. in Vitro.
S. Digestiv auff etliche mahl.

***

℞. *Mass. pilul. mear. cephal.* ℨj
Extr. panchym. Croll. ℈iß
Ol. stillat. nuc. mosch. gtt iij
m. c. *Syrupo de beton. q. s.*
F. pilulæ No. XXX iij.

D. ad Scatulam.
S. Haupt-Pillen auff 3. mahl.

***

℞. *Rad. pæon* ☾ *decrescent. collect.*
Costi Ægypt. veri ana ℨvi.
Fænicul. Angelic. ana ℨß.
Visci querni ℨiij
Herb. meliss. beton.
Serpilli, verben.
rorismar,
Carduiben. ana mß.
Flor. *Stæchad Arab.*
tunic. violar.
rosar. tiliæ
lavendul.
lil. convall. ana p. 1.
Sem. *Siler. montan.*
fœnicul.
Carvi ana ℨij
Passul. minor. ℥ij

Incisa & conquassata coqv. ex 5. q. aq. simpl. in diplomate, Colaturæ ℞. ℔ iij Add. Syrupi de beton. de stæchad. ana ℥ijß. hyssop. melissæ ana

ana ℥j. Mixta digerantur in B. M. tepid. donec fæces crassæ in fundo subsideant, â quibus postea inclinatione vasis liquor clarus separetur & diligentissimè per chartam emporeticam filtretur.

Add. Spirit. cephal.
Digustan. ℥j.
Essent. salv.
rorismar. ana ℥ß.
M. D. in vitro
S. Decoct.

℞. *Fol. lauri* miij
Fol. *Rorismar.* mij
Origani, rutæ
Serpill. agrimon.
malvæ ana mj.
Flor. *Stœchad. Arab.*
lavend. Salviæ
lil. convall.
tiliæ ana mjß
Chamæmel.
melilot. ana mj.
Rad. althææ ℥j.
pæon ʒvj.
Sem. *Lini ℥ijß*
carui, cumini,
anethi,
fœnigræc. ana ʒvj.
Baccar. lauri. ℥ij
Juniperi ℥iij
Incidantur & contundantur grosso modo
D. ad chartam.
S. Species zum Tropff-Fall.
℞. *Elect. m. cephal. ℥iij*
Conser. rorismar.
beton. ana ℥ijß.
Condit. nuc. Indic. ℥j.
Med. nuc. Ind. condit ʒij
Cubeb. ʒiij
Specier. Diambr. compl. ʒij
Essent. rorismar.
Salviæ ana ʒij.
Brodij nuc. Ind. cond. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Lattwerge.

***

℞. *Rad. pyrethri* ʒj.
Cubeb. nuc. mosch. ana ℈ij
Zing. alb.
Cardamomi ana ℈j.
M. F. pulvis subtilissimus qui cum masticbe in mortario calido dissolut. redigatur in formam trochiscorum.
S. Sternküchlein.
℞. *Emplast. vesicatorij*
Riveri ℥j.
F. Magdaleon.
S.
Pflaster.

EPISTOLA XXXII.

De doloribus dentium

Nobilissimo & Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO
Von Güldenklee.
MARTINUS RUBACH
S. P. D.

EX eo tempore cum â vobis dis-

discessi, cœtera sanè sanum penè insanum fecit dentium dolor adhuc perseverans; Peto itaque expertum aliquod remedium. Multa quidem hactenus & interna & externa tentavi; Sed frustra omnia & sine juvamento: Licet enim quandoque remittat, subinde tamen recrudescit malum non sine notabili virium languore. Quæso iterum liberet me ab hac carnificinâ. Libellum Excell. Tuæ transmisi Illustrissimo Domino Palatino; Alterum exemplar mecum Warsoviam accipiam, per occasionem ipsi Regiæ Majestati exhibiturus, cum tali commendatione, quæ sincerum amicum decet. Sicubi honoribus & emolumentis Excell. Tuæ eo, quo Dominus DEUS me constituit loco, quomodocunque prodesse potero, faciam libens.

Interea pro salutari illa charissimæ meæ filiæ præstitâ operâ, gratias ago, nec quicquam optarem magis quam Excell. Tuæ præsenti conspectu frui, ejusque dulcissima collocutione inter sollicitudines & labores quandoque refici.

Pacem quidem optavi & quietẽ annis valetudiniq; meæ congruam, sed ecce nimbi negotiorum pluunt, quorum necdũ finem video; Ita nimirum fatis ducimur, ne inviti trahamur. Statum vestrum sæpe ruminor ita compositum, ut turbatiorem esse non expediat. Remedium prope erit ἀωθεν. Mortes interveniant; alioqui rara post subdola bella sincera pax. Audio mihi imputari, quod plus præsidiariorum inductum. Mentiuntur nequam homines; Quæ me non tangunt, illis me non immisceo. Impetret rogo copias literarum mearum ad Illustr. Baronem Händelium, ut me eximere possit isti calumniæ, quam cæteroquin non admodum curo securus conscientiæ.

Ego in aulam Regiam brevi iterum abiturus sum, ac proinde Excell. Tuæ hisce valedico, ejusq; ergame amori & amicitiæ filiam meam commendo, obnixè rogans sæpiusculè ad me scribat, & desiderata ocyus transmittat. Vale. Dab. in prædio Regio, Hammer postrid. diei Martini natalis mei LII. An. M. DC XXIX.

Viro Magnifico & Nobilissimo

DN. MARTINO RUBACH Serenisſ. Reginæ Poloniæ Consiliario

Domino & Fautori suo observandissimo.

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

S. P. D.

Dentium dolor qui M. T. adeo lancinat, meo quidem στοχασμῷ ab humore seroso, salso & acri circa nervulum in radicibus dentium & membranam eorundem intimam hærente dependet. Is ante omnia tollendus. Commodè hoc fit usu pulvisculi his inclusi, qui peculiarem humores serosos etiam à partibus remotioribus expurgandi vim obtinet. Sumitur ex haustu cerevisiæ calidæ cum jejunio quatuor horarum & custodia. Pro particulari evacuatione errhinon, quod mitto, naribus per vices immittatur. Revulsionis gratia cervici & [illegible] cucurbitulæ applicentur & pone aurē partis affectæ emplastrum vesicatorium Riverii. Modum chirurgus, quem M. T. penes se habet, bene novit. Ad materiam quæ influxit, discutiendam, & dolorem leniendum prodest tinctura mea odontalgica, si cum gossypio dentibus dolentibus imponatur, sæpius repetendo. Laudantur hinc inde â practicis vel sexcenta alia, sed pauca ex his [illegible] sustinent. Si placet poterit experiri lotirellam parvam Sanderi cujus usum sæpè salutarem deprehendi etiam in me ipso. Optimæ omnium sunt tibiæ ranarum terrestris â carnibus probè emundatæ, quas pro secreto & certo remedio habeo. Cæterum quod studia mea non solum Viris magnis & Illustribus, sed & Regibus commendare allaborat M. T. adfectu magis fieri video, quam merito, tenuitatis meæ bene mihi conscius; Veneror tamen singularem hanc benevolentiam ejusq; cultum & memoriam obsequiosè spondeo.

Pro opella filiæ M. T. nuperrimè præstitâ non est quod agat gratias; feci quod debui, nec porro valetudini ejus nondum satis obfirmatæ, quantum in me est, consulere desistam, DEum precatus unicum hoc Senectutis Tuæ solatium diutissimè servet.

Quod præsentia mea & colloquio frui eodemq; refici M. T. desiderat, ex eo iterum adfect9 in me elucet soliditas, in cujus jucundo certamine Lyrici Romani verbis;

Tecum vivere amem tecum obeam libens.

Verū cum locorum divortiis separemur, jungamur animo & hujus interprete calamo, in quo equidem nunquam defatigabor.

De statu nostro rectissimè sentit M. T. Est enimverè turbatissimus, ut, nisi Deus medicinam fecerit, stare nobis vix licitum in hoc loco. Scilicet ut aquæ omnes & flumina in mare feruntur, sic tota malorum colluvies ad nos, qui ejus accolæ.

Calumnia de aucto præsidiariorū nostrorū numero mordaci fum9 in igne est & jam pridē exspiravit, longè aliter sentientib9, quibus M.

K T. per-

T. perspectus est candor & integritas. Itineri, quod in aulam Regiam. M. F. brevi se susceptura m scribit, Viales propitios apprecor meaque officia M. T. quovis tempore & loco prolixius contestanda defero. Dab. Colbergæ die XXII. Novembr. Anno M. DC. XXIX.

EPISTOLA XXXIII.

De Odontalgia pertinacissima.

Dn. BALDASSARI TIMÆO Von Güldenklee.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G. Salutem & Amorem.

CRucianos optimos esse Christianos assiduè inculcant Theologi; Quod si ita est, uti non dubito, næ magnus ego sum Christianus, qui totam hucusque vitam inter sentes & spinas adversitatum duxi necdum levaminis quicquam sentio. Ut enim, quæ antè passus sum mala non memorem, morbi conjugis gravissimi argumento sunt, de quibus alias actum.

Hoc anno dentium dolor miseram adeo divexat, ut longius sustinere impossibile videatur. Sub noctem fere malum recrudescit, nunc dextram, mox sinistram maxillam crudeliter lancinans aures etiam & anteriora faciei in consensum trahens. Doloris accessum plerumque gravis anxietas & scotomia præcedit.

Hæc tibi, mi Frater, etsi occupatissimum non nesciam, recensere conjugii fides jubet, ut si præter hactenus adhibita rectius quid consulere placuerit, id per Dn. Telemannum harum exhibitorem & literis me doceas, & reipsâ, salutari scilicet medicamine subvenias. Cucurbitulas, vesicatoria, collutiones oris &c. adhibui sæpius sine effectu.

Laudanum opiatum formâ turundæ cavo denti inditum, vel vini spiritu solutum profuit, quamdiu dentibus hæsit, remotum docuit, palliativum esse remedium.

Heri decocto laxativo tuo purgata est clementer & sufficienter, sed nullo notabili commodo.

Nihil enim remisit dolor. Interim vires doloribus & vigiliis perpetuis non parum minuuntur morbosiorque indies fit aspectus. Parentes ablactationem filiolæ annum jam egressæ svadent, & ego facile consenserim, quod longiore & certiore somno dolorem minutum iri spero. Sed prolixius hæc scribo, quam ad Te, mi Frater, debui, quem longa-

Longa dies pedibus hæc terere perdocuit.

Tu pro tuo in me affectu respondere non differes, sicqve cum conjuge & liberis bellè. Te diuqve valere precor. Treptoæ d. XXVIII. Martii Anno M.DC.LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

O Beatum Te, mi Frater, si bonus es Christianus, licèt perpetuus sis crucianus; nosti enim afflictiones hujus seculi non esse condignas ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis: Scis illud quod in præsenti est, momentaneum & leve tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternū gloriæ pondus operari in nobis: Absterget enim DEUS omnem lacrymam de oculis nostris & non erit amplius luctus neqve clamor neque dolor, modò piè patienterque feramus, quicquid fata immittunt oneris; Nunquam autem plus immittitur quam ferre possumus, adeò fidelis est DEUS, qui neminem tentari permittit ultra vires. Plura ipse tibi dices, mi Frater, & spe futuri boni edulcorabis hanc temporalium amaritudinem.

Cour forte rompe la
cattiva sorte.

Domestica mala rectè qvidem censuit, qvi majora lachrymis dixit, sed non animo, qui firmâ in DEum fiducia suffultus omnes superat calamitates, & præstat conjugem habere morbosam & piam, qvàm vegetam & vitiis immersam; Nec leve momentum accedit solatio quod morbus periculi expers & si non facile, tamen curabilis.

Fateor equidem dolores hos longè esse acerbissimos & interdum ferè intolerabiles, ut in me ipso olim expertus sum & in aliis observavi.

Ipse Galenus 2. d. comp. medicament. sec. loc. c. 4. scribit, nonnullis tantum fuisse, ut mortem sibi impatientiâ consciverint.

Fateor etiam ægrè dolores hos tolli, cum causa eorundem in profundo hæreat, quo pertingere & penetrare difficillimum est. Non tamen desperandum, cum videamus quandoque naturæ robore vel virtute medicamenti materiam ab internis dentium radicibus & cavitatibus ad externa verti & subitò etiam atrocissimos dolores aliquando remittere. Optimum erit in contumaci hoc malo causam aggredi, quam ego serum acre & salsum pituitæ permixtum esse autumo. Si enim â solo humore seroso & tenui excitaretur dolor, non

 forer

foret adeò diuturnus & pertinax ob materiæ illius subitas mutationes.

Humor itaque iste ad dentes confluens evacuandus, id quod pilulis nostris cephalicis per intervalla assumptis optimè præstabitur.

Purgationi universali succedant particulares per errhina, quale est, quod ex foliis betonicæ, florib. liliorum convall. & aqua majoranæ, ut nosti, componitur. Hinc discutientibus agendum, in quo casu excellit ligni Gvajaci decoctum. Nec omittenda revulsio, per vesicatoria & cucurbitulas expedienda. In repellentibus cautè procedendum. Ante omnia dolor, qui hic maximè urget, sopiendus, id quod artis est. Exstant quidem infinita doloris compescẽdi auxilia, nec est qvi non aliquod peculiare hic jactitet experimentum; Verum pauca famã sustinent, & ubi jam invaluit malũ in tota remediorum farragine nihil est,

Ægroto. Domini quod pellat dente dolorem.

Ego in meipso & aliis tibias ranæ terrestris & sotirellam parvam Mindereri salutarem quandoque deprehendi, ut & trochiscos odontalgicos Mynsichti; Quibusdam hæc mea profuit tinctura:

℞. *Pulv. Caryophyllor.* ʒii
Opii Theban ʒi.
Tinctur. ligni sancti ℥iii

Mixta digerantur in arenâ per diem & noctem, postea filtrentur.

In causâ calidâ non infeliciter utor tali infuso:

℞. *Rad. bistort.* ℥ß.
Costi veri ʒii
Flor. rosar. rubr. Mß.
acaciæ
balaust. ana p. j.
Cortic. granator. ʒii
Gummi Laccæ ʒi.
Opii ℈iiii *Affunde*
Aq. verben. ℔i.
rosar. ℔ß
spir. ⊕*li q. s. ad aliquam aciditatem.*
Stent in digestione B. M. per Hor. XXIV. Filtrentur.

Sed ne verba solùm ad Te mittam, ecce tincturam & trochiscos, quorum memini. Tinctura cum gossypio dentibus dolentibus imponitur. Ex trochiscis unus & alter cavo dentis immittitur & aliquandiu detentus tandem exspuitur repetiturque hoc sæpius, donec recedat dolor, quod in suavissimâ etiam conjuge tuâ propediem fiat, toto pectore precor. Vale. Dab. Colbergæ die XXX. Martii Anno M. DC. LVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De clausurâ Oris.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Gulbenklee.

Fratri

Fratri dilecto.
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Guldenklee.
Salutem & Amorem.

ASperior fit indies, Frater unice, miseræ sors conjugis meæ, dum dolori dentium insuper accessit immobilitas mandibulæ tanta, ut jam triduum diducere os nequeat, adeoque nec assumere cibum, nec rejicire pituitam, quâ refertum mihi pectus, nisi tractim & difficillime valeat. In maxilla dextra circa juncturam tumor apparet durus & renitens, tonsillas etiam inflammatas ex dolore & deglutiendi difficultate conjicio. Vides, quam amarus sit dulcor conjugii. Tu qvantum potes, amaritudinem in dulcedinem ut vertas, rogo, Teqve cum tuis amantissimè salvere & rectius nobis valere jubeo. Treptoæ ad Rhegam d. XXVI. Aprilis M.DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri unico.
BALDASSAR TIMÆUS
von Guldenklee.
Salutem & amoris constantiam.

ORis clausura, quam patitur conjux tua, dilecte Frater, â tumore circa juncturam maxillæ suam dependet. Verisimile namque est, defluxiones, qvibus per integram fermè hyemem caput & dentes affecti fuerunt, ad maxillas tandem decubuisse ibidemque tumorem & mandibulæ immobilitatem excitasse. Materia itaque defluxionum evacuanda, & tumor vel resolvendus & discutiendus, aut si hoc fieri nequit, emolliendus, & aperiendus. Hoc Cheirurgus præsens optimè noverit.

Illud commodiore viâ non expedies, qvàm laxantibus in cerevisiâ, vel quod melius in hydromelle infusis, Agarico imprimis, mechocanna & fol. senæ additis corrigentibus, Sic sensim & citra virium jacturam evacuabitur, quicquid vitiosi humoris cumulatum est. Puto enim clausuram hanc oris non esse adeo arctam, ut liquida paullatim instillata non admittat, in quo casu clysteres fortiores injiciendi. Interea vires jusculis bene nutrientibus conservandæ; Interdum etiam ex aquis cordialibus & confortantibus tantillum exhibendum, donec suus maxillis redeat motus. Plura impeditissimus addere jam nequeo præter votum, quo conjugem ex molestissimo morbo, Te, mi Frater, ex tot adversitatum syrtibus emergere, toto pectore precor. Vale & DEUM qui improvisâ nuper morte nepotem ex filiâ nobis eripuit, exora ut alterum ex filio propter catarrhi ad fauces

fauces delabentis impetum, suffocationi vicinissimum, servet! Dabam Colbergæ d. XXVII. Aprilis Anni. M. DC. LVIII.

EPISTOLA XXXV.

De melancholiâ hypochondriaca & propensione in somnum.

Ad Nobiliss. & Excellentiss.

DN. D. FRIDERICUM RUNGIUM,

Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

WOl-Edler/Vester und Hochgelahrter/ insonders großgünstiger Herr Cantzler / hochgeehrter Herr Schwager/ Bruder und Gevatter.

Die melancholi und Schwermütigkeit/ wie auch die stete Zuneigung zum Schlaff / womit mein hochgeehrter Herr Schwager / Bruder und Gevatter behafftet/ rühren beyde meines Erachtens aus einerley Vrsach/ nehmlich von vielen bösen Dünsten und evaporationibus, welche aus denen im mesenterio, liene & vicinis partibus gesamleten unartigen melancholischen/ theils Scorbutischen Feuchtigkeiten ins Haupt steigen/ daselbst die Spiritus animales gleichsam verfinstern und weil sie eine sonderliche vim narcoticam bey sich führen zu vielem und schwerem Schlaff Vrsach geben. Würde demnach nötig seyn/ daß sothane humores vitiosi gebührend præpariret und abgeführet würden.

Zur præparation könte man præmissâ primarum viarum evacuatione etwa 5. oder 6. Tage lang die mixtur sub lit. A. gebrauchen / und derselben alle Morgen 3. oder 4. Vntzien einnehmen und etwa drey Stunden darauff fasten. Zur Abführung würde das extractum hellebori nigri nicht undienlich seyn: Es ist neulich vor dem H. Stathalter dieses extractum bey Herr Marten Schörckel frisch præpariret worden/ dessen könte man einen scrupul mit 4. oder 5. Gran resinæ gialappæ acuiret in ein wenig blau Violen-Safft oder in dem Syrupo de pomis des Morgens nüchtern gebrauchen/ cum jejunio quatuor horarum & custodiâ. Nach diesem könte man per vices bißweilen das electuarium B. bißweilen die essentiam C. gebrauchen. Von dem electuario kan man des Morgens nüchtern drey grosse Messerspitzen vol auffessen und bis zur ordinar Mittagsmahlzeit fasten; Von der essentz gebrauchet man auf einmahl so viel/ als in beygefügte Maß gehet/ in ein wenig warm Bier oder einer Rindfleisch Suppen oder Hünerbrühe/ welche nicht fett ist. Nach der

Mahl-

Mahlzeit kan man von dem confect [illegible] D. ein wenig auffessen und dann [illegible]schen beyden Mahlzeiten des [illegible]inckens sich enthalten. Eusserlich [illegible] man zum offtern / insonderheit [illegible] dem Essen an das Püindlein E. [illegible]: Jedoch daß man es zuvor mit [illegible] wenig Rautenessig besprenge / [illegible] kan ein guter Rautenbalsam [illegible] riechen gar nützlich gebrauchet [illegible]den.

[illegible] diætâ wird sich der H. Cantzler [illegible]ten zu gouverniren wissen. In [illegible]bier/da man ordinariè von trin[illegible]/sol etwas Melisse eingehenget [illegible]: Melissa enim tam lieni qvàm [illegible] prodest, animi tranquillitatē [illegible]ilaritatem præstat & ad curas [illegible]ndas utilis est. Der allgütige [illegible] wolle Gedeyen und Segē hier[illegible]verleihen/dessen Obacht den Her[illegible] Schwager / Bruder und Ge[illegible]ter ich hiemit treulichst empfeh[illegible]thue/verbleibende 2c.

Descriptio medicamentorum.

[illegible] *Syrupi nostri aperitivi*
℥vi
[illegible] depurat Cochlear.
Nasturtii
ana ℥ii
[illegible] fumar.
cichorii
Meliss. ana ℥iii
Spirit. sal. gtt. XXV.
Mixta filtrentur per chartam emporeticam duplicem. M. d. in vitro S. Mixtur. A.

***

℞. *Electuar. nostr. antihypochondr.*
℥vi.
Spec. elect. de gemmis
Diamosch. dulcis
Diamarg. frigid.
Letic. Rhasis
ana ʒi
Confect Alkerm. ʒvi
Condit. rad. Scorzoner. ℥i
Flor. citri
aurant. ana ʒvi
Nuc. Indic ℥ß.
Syrup. flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium B.

***

℞. *Essent. nostr. Hypochondriac.*
℥ii
D. in vitro.
S. essenz. C.

℞. *Confect. sem. carui acetopraparat.* ℔i
D. ad scatulam.
S. Confect D.

***

℞. *Rad. angelicæ*
Zedoariæ ana ʒi
Sem. nigellæ
carui ana ʒii
Rutæ ℈iiii
Camphoræ gr. XV.
M. F. nodulus ex syndon. rubr.
S. Püindlein zum riechen E.

EPISTOLA XXXVI.

De anxietate animi & melancholia Hypochondriaca incipiente.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee.

Fratri unico & dilecto

CHRISTIANUS TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

EXcurrentem ad Vos Domini Præpositi nostri Conjugem ne vacuam literis ad Te, Frater unice, meis dimitterem, facit morbus Sororis viduæ Stamerianæ, qvi hoc modo se habet:

Despondit, ea consentientibꝰ marito & cognatis Filiam molæ nostræ Magistro; non multo pòst male feriatarum quarundam vetularum interventu & nugis facti eam pænitere cæpit non sine vehementi mentis commotione & excandescentia erga pronubas & conjugii conciliatrices qvasdam fæminas. Exinde in gravem animi incidit ægritudinem & mœrorem. Ego accitus de anxietate animi querentem audivi & ventriculi quadam molestiâ. Brevi melius habere cæpit & satis belle valere visa est, donec absente in nuptiis Domini Stameri, marito, iterum simile quid passa, sed gravius, decumbitque jam decimum diem, de summâ animi angustiâ per intervalla recurrente, queribunda. Ciborum nihil appetit, ventriculum iterum accusans, cujus vitium ructus frequentes produnt. Cogitabunda semper, turbulentis interdum somniis vexatur interdiu, de nocte tamen paullò quietius dormire dicitur.

Ego purgandum validum alias corpus, ventriculoqve robur addendum censui. ægritudinem ex falsis causis animo conceptam tempori relinquens. Te, mi Frater, consilium insuper tuum ut suggeras & placentas his additas uvarumque mearum primitias, boni ut consulas, rogo. Vale & salve cum Tuis amantissimè. Treptoæ die XI. Septembr. Anno M. DC. LIV.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Consuli & Poliatro Treptoviensi,

Fratri suo dilectissimo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

S.P.D.

ANimi anxietas quâ viduæ Stamerianæ soror affligitur, dilecte Frater, ab evaporatione humoris Melancholici, per excandescentiam & vehementiores animi affectus commoti, dependere, qua-

quatenus ex hypochondriis ele[illegible] fuligines caput petunt, Spi[illegible]usque animales inquinant, ob[illegible]ficant & conturbant. Accedit [illegible] tempus autumnale, quo hu[illegible] iste facillimè movetur, ut [illegible]

Rectè autem sentis purgandum corpus, sed per Melanogoga, & qui[illegible] præmissis præparantibus ex Syrupo nostro aperitivo cum aquis [illegible]mariæ, melissæ, &c. diluto.

Postea secanda vena pedis sini[illegible] quæ ad pollicem excurrit, vel [illegible] menses deficiunt, aut minus re[illegible] se habent, saphenæ. Hinc sple[illegible]ca, quale est Electuarium me[illegible] Chalybeatum, vel Essentia Hy[illegible]chondriaca aut Tinctura Mar[illegible] &c. ex vehiculis convenienti[illegible] per vices exhibenda, vitando [illegible] calida, postmodum si opus [illegible] repetantur purgantia. Nec [illegible]mittenda quæ vaporem adscen[illegible] inhibent, ventriculumq; robo[illegible]. Interea & animus à curis & [illegible]ore, quantum possibile avo[illegible]ndus, ne tractu temporis in [illegible]ctam melancholiam degene[illegible] malum. Vale. Dab. Colbergæ [illegible] XIII. Septemb. Anno 1654.

EPISTOLA XXXVII.

De Melancholia Hypochondriaca ad Fœminam quandam nobilem.

HOch-Edelgeborne / hochgeehrte Frau Oberhauptmännin / aus was Ursachen derselben Kranckheit entstehe / habe ich hiebevor zumahl schrifft- als mündlich zur Gnüge angezeigt: Itzo übersende ich die jüngst versprochene Medicament / welche folgender Gestalt zu gebrauchē seyn.

I.

Erstlich kan die Fr. Hauptmānin / dz eröffende Pulverlein A. des Nachmittages etwa um 4. uhr / 2. Stundē vor dem Abendessen in ein wenig warm Bier ohn Brodt einnehmē / uñ desselben Abends nur etwas weniges an weichen gesunden Speisen geniessen.

II.

Des folgendē Tages wolle die Fr. Hauptmānin dz laxirende Tränckleln B. des Morgens nüchtern fein warm außtrincken / 4. Stundē darauf fastē / sich des Schlaffs bis nach Mittag halten / nicht an die kalte Lufft gehen uñ keine harte / saure oder fette Speisen darauffgeniessen.

III.

Nach diesem kan die Median am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelassen werden.

IV.

Wañ solches geschehē kan sie von d verordnetē Latwerge C alle Morgen drey grosse Messerspitzen vol auffessē / alsobald ein Gläßlein vol des verordneten Kräuterweins außtrinckē / sich mit gehen oder fahren ein wenig bewegen und bis zu der gewöhnlichē Mittagsmahlzeit darauff fasten.

Der Kräuterwein kan folgender Gestalt zu bereitet werden.

NEhmet die verordneten Kräuter D. thut sie in ein Säcklein von reiner Leinewand / hänget es in ein groß Glaß welches oben weit ist / oder in einen Steinernen Krug / giesset 4. Quart oder Nössel guten Rheinischen Wein darauff / lasset es wol und fest zugedecket stehen / und das Säcklein allemahl wann man davon trincken wil / zuvor wol außdrücken / hernach wieder in den Wein hengen.

V.

Wan diese Lattwerge etwa halb wird verbrauchet seyn / kan die Fr. Hauptmännin den verordneten laxirenden Erdrauch Zucker E. des Morgens nüchtern auffessen / 4. Stunden darauf fasten und der Wirckung / welche gar sanft und gelinde erfolgen wird / gebührend abwarten.

VI.

Hierauff kan die folgenden Tage wiederum die Latwerge C. und der Kräuterwein D. eben wie vorhin gebrauchet und alle Tage fleißig continuiret werden / bis nichts mehr davon übrig ist.

VII.

Alßdenn wird die Fr. Hauptmännin zum Beschluß das purgierende Pulverlein F. des Morgens nüchtern in ein weinig warm Bier auff einmahl austrincken / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Operation abwarten.

VIII.

Wann sich etwa einige Angst oder Schwermütigkeit mercken lässet / kan die Frau Hauptmännin alßbald von dem verordenten Pulverlein G. einer Haselnuß groß oder etwas mehr in 3. oder 4. Löffel vol des darzu verordneten Wässerleins H. einnehmen / auch in dem Heroischen Krafftwasser ein Tüchlein naß machen / daran riechen / und die Pulßadern damit bestreichen.

IX.

Bißweilen kan ein Fußbad von Camillen, Beyfuß / Melissen / Betonien / Lübstock / Salvei / Isop / Majoran und dergleichen Kräutern gebrauchet und die Füsse unterwerts damit gerieben / hernach mit warmen Tüchern wol abgetreuget werden / auch soll man allezeit eine Hand vol oder 2. Saltz in das Fußbad werffen / und zugleich mit den Kräutern auffsieden lassen.

X.

Wann die Fr. Hauptmännin ihren Monatlichen Fluß bekomet / kan Sie alle Morgen von dem verordnetem Elixir I. 18. Tröpfflein in einem warmen Suplein von halb Melissen Wasser und halb Rheinischen Wein / einnehmen und etwa 3. Stunden darauff fasten / auch sol man in daß Süplein allezeit ein wenig Saffran und Muscaten Blumen thun und damit auffsieden lassen / würde aber der Fluß nicht recht und gnugsam erfolgen / muß die Frauenader am Fuß geöffnet und ein weinig Blut gelaßen werden.

XI.

Hiebey ist nöthig daß sich die Fr. Hauptmännin einer guten und gesunden diæt befleißige: Insonderheit

alles

alles meide / was hart und schwer zu verdauen / oder sonst ein unartiges böses schweres und Melancholisches Geblüth giebet / als Hirsch und Rind-fleisch welches von altem Zug Vieh ist / alles was in der Peckel gelegen oder im Rauch getreuget ist / was sehr gesaltzen / alles was sauer und fett ist. Ingleichen Schweine-fleisch Braten / Gänse: Viel Fische insonderheit Ahl / Schleien / Neunaugen und welche in stehenden / sumpfigen Wassern gefangen werden / alles was Blähungen und Winde verursachet / als Kohl / Rüben / Erbsen / rohes Obst / Gurcken etc. Was viel Dünste ins Haupt führet als Zwiebeln / Senff / Meerrettich / Knoblauch und dergleichen.

Zum Ordinar-getranck ist ein gut Bernauisch Bier und bey der Mahlzeit ein Träncklein Rheinisch Wein zu gebrauchen / andere süsse Weine / als Malvasier / Alcant / Spanische Wein / Sect etc. sind schädlich. Ein guter Corinthen-Wein ist unter allen andern bey itzigem Leibes-Beschaffenheit am besten und gesündesten.

Nehmet 4. ℔ kleine Rosinen / lasset sie wohl reinigen und waschen / schneidet oder hacket sie klein / thut sie in ein reines linnen Säcklein / henget es in ein Fäßlein von äschen Holtz giesset 14. oder 15. Quartier besten Rheinischen Weins darauff / lasset es fest und wohl zu spünden; Wenn es 3. Wochen gelegen / kan man davon trincken hat einen anmuthigen / lieblichen Schmack und schöne Farbe. Bey Herbst-Zeiten wenn man frischen Most haben kan / soll man zu den Rosinen ein halb Pfund gefeilten gar subtilen Stahl wie auch ein wenig Zimmet / thuen / lassen es zusammen gähren und trincken davon alle Morgen oder nach Mittage 2. Stunden vor dem Abend essen einen Becher voll aus / iedoch daß man sich mit gehen oder stehen ein wenig darauff bewege.

Der Schlaff diente wol etwas länger zu seyn / als bißher gewesen / weil durch vieles Wachen / das Geblüth erhitzet / die Galle vermehret / und der gantze Leib gleichsam ausgetrucknet wird.

Auch muß die tägliche Reinigung und Abführung des Leibes beybehalten werden / und wann solche mangelt / etwas von erweichenden Speisen an gekochten Aepffeln / Prunellen / Rosinen / Pflaumen und dergleichen gebrauchet / und da dieses nicht helffen will / ein gelindes Clystir beygebracht werden / worzu man denn die fetten Suppē von Schafsdärmen / Kalbergekröß / oder ein wenig süsse Milch mit Camillen und Päppel auffgesotten / durch ein reines Tüchlein gesiegen und etwas Thomas-Zucker darzu gethan / nützlich gebrauchen kan. Die Leibes-

Bewegung sey mäßig und hat sich die Frau Hauptmännin vor vielem Stillsitzen insonderheit zu hüten / weil dadurch die natürliche Wärme und Dauung geschwächet / und das Geblüth eine schädliche Faulung bekomnet.

Vor allen dingen wird sich die Frau Hauptmännin aller schwehren Melancholischen Trauer Gedancken entschlagen / und vor Zorn / Eyfer / Schrecken / Grahm und Sorgen / so viel möglich / sich hüten rc.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Cremor* ♀i ℈ij
Facul. bryon. ℈ß.
Sal. tamarisc. gr. v.
M. F. pulvis. d. in capsula.
S. Eröffendes Pülverlein. *A.*

***

℞. *Decoct. nostr. laxativ.* ℥iiß.
Extract fol. senn. gr. x v.
Pulv. Gialapp. tinct. gr. v.
M. D. inpoculo
S. Laxirendes Träncklein B.

℞. *Electuar. nostr.*
Chalybeat. ℥viij
Condit. cort. aurant ℨvj
flor. citr. ℥ß
Syrup. de fumar. ℥j
M. F. Electuarium
D. in fictili
S. Lattwerge. C.

***

℞. *Herb. Meliß. mij*
Scolopendr.
fumaria ana mj
Cort. rad. cappar.
tamarisc.
fraxin ana ℥ß.
Rad. ScorZoner
cichor. ana ℥ß.
Grosso modo incisa & conquassata
D. ad chartam.
S. Kräuter zum Wein.

***

℞. *Consero. fumar.* ℨij
Extr. Helleb. nigr. gr. IX.
Resin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom gr. ij
M. F. bolus, asperg. sacchar.
S. Laxirender Erdrauch-Zucker. E.

***

℞. *Pulv. nostri Melanag.*
ℨß. *gr.* iij
D. in capsula.
S. Purgirendes Pülverlein.

***

R. *Apic. Corn. Cerv. absq.*
△ *calc.* ℨi
Corn. a'eis philosoph.
Calcin. ℈ij
Magister. perlar.
Coralior. rubr.
ana ℈is
Succin. alb prep. ℨi
Terantur in marmore affus. Spirit. Cerasor. nigr. q. s. ut fiat quasi pasta, qua iterum exsiccetur & in pulverem subtiliss. redigatur. add.
vellerii aurei Weidneri ℈ij
M. D. ad scatulam
S. Pulverlein G.

***

Aq. nr. antihypochondriac. ex
succo ℥ iiij
Cordial. frigid. ℥ ii
Virtutum Anhalt.
Carbunculi
Cinamom.
Borragin.
Meliss. ana ℥ i
Destill. flor. tiliæ
rosar
Meliss. ana gtt. XXI.
Rotul. man. Christ perlat. ʒ ii
M. D. in Vitro.
S. Wässerlein zu dem Pulver. H.

***

℞. Elix. Propr. ʒ ii
Essent. Castor. ʒ i
M. D. in Vitro.
S. Elixir. I.

***

℞. Aq. nostr. Heroic. ℥ ij
D. in Vitro
S. Heroisch Wässerlein.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER II.

De morbis medii ventris ferè omnibus.

EPISTOLA I.

De præcavendâ Phtisi ex catarrhis.

Ad
Reverendum Doctiss.
JOHANNEM PAGENCOPIUM.

Catarrhos non uno eodemque modo generari, nec una ratione, pulmones afficere, certum est: Generantur enim nunc cerebri ipsius vitio vel calida nimium vel frigida intemperie peccantis: Nunc per consensum corporis inferioris, viscerum scilicet multum excrementitii sanguinis pituitosiq; humoris cerebro transmittentium. In corpore tuo, Vir Clarissime, signa diagnostica aliam etiamnum causam non arguunt, præter eam, quæ Literatis com-

communis esse solet, vitam sedentariam, lectiones frequentesque meditationes. Fieri enim vix potest, nisi fortè in corporibus robustissimis, quin quieta plurimum & sedentaria vitâ calor, sive spiritus vitales â corde visceribus influentes coctionemque perficientes non nihil torpescant & massam sangvineam crudiorem relinquant. Cujus portio postmodum cerebro pro nutrimento appulsa aliisq; causis interdum copiosius versus caput abrepta in pituitam ibidem degenerat, quæ superabundans vel sua sponte præceps fertur, vel expultrice cerebri facultate irritata in subjectos pulmones exoneratur & detruditur. Istiusmodi autem humores catarrhosi etsi admodum acres, salsi & rodentes non sint, sed potius insipidi magisq; lenes, attamen si diutius in pulmones destillent altiusque penetrent, præterquam quod molestam tussim excitent, etiam ad putredinem suppurationemque pulmones disponere possunt.

Cum itaque in tuo corpore catarrhi generentur, uti dictum, ob calorem ventriculi ac capitis debiliorem per crebra studia & meditationes crudos humores accumulantem. Ideoque eo respiciendum, ut rectâ victus ratione catarrhi materia præcaveatur, & si qua interdû collecta fuerit, maturè ac blandè evacuetur cerebrique ut & ventriculi calor & robur firmentur. Recidivante tamen nihil ominus catarrho, sicubi tenuis ac præceps fuerit, impetus fluxionis nonnihil coërcendus; Quod vero in pulmones delapsum, convenientibus expectorantibus rursus educendum ne diutius ibidem hærens corrumpatur & pulmones exulceret.

Victus rationem quod attinet vitetur aër pluvius, borealis ac australis. In cibo fugiantur acria, vaporosa, ceu raphanus, Sinapi & præcipuè in cœna, ut & ante meditationes lectionemve: Valde enim caput replent. Pingvia insuper ut & coctu difficilia, cruda &c. vitentur. Caveatur quoque â cerevisia recenti & nondum defœcatâ ut & acidâ. Balnea frequentia ut & valdè æstuosa, fugiantur.

Ut autem ventriculi cerebriq; robur firmetur excrementaque magis absumantur, commodùm usurpabuntur morsuli cephalici, de quibus manè jejuno ventriculo & vesperi sub ingressum lecti tabella una sumatur, idque tempore verno & autumnali; Utile tamen foret tales & per hyemem & tempore pluvio & boreali ad manus habere eorumque non nihil delibare. Extrinsecus quoque pro obtinendâ eâdem intentione, præcipuè tempestate pluviâ ac humidâ, capiti vertici noctu cucupha capitali

caput roborans & exſiccans imponi poteſt, de die vero deponi. Quodſi tamen, quod fieri in diſpoſitis facile poteſt, catharrhoſi crudique humoris aliquid congeratur, ut id maturè auferatur lenibus naturæque vim nullam inferentibus, purgantibus, convenit, cui ſcopo apprimè inſervit, ſyrupus noſter pectoralis laxativus. Si verò inpoſterum catarrhus nihilominus recidivet, (Siquidem & cauſarum externarum in poteſtate noſtra non poſitarum magna, ut in aliis affectibus ita in movendis fluxionibus vis eſt) tum ſi deſtillans in pulmones humor, non admodum copioſus ſit, ſed moderatè craſſus ut is ex pulmonum bronchiis quamprimum educatur, ne quod in pus mutari poteſt, ibidem relinquatur, tusſisque ſimul leniatur, commodè uſurpabitur pulvis noſter pulmonicus, cujus veſperi cubitum iturus quantum larga cultri cuſpide capi poteſt, ore contineas & inter decumbendum transverſim liquatum delabi ſinas, id quod & de manè antequam lecto ſurgas ac ſi tuſſis urgeat, etiam de die fieri poteſt. Si verò catarrhus tenuior, acris ſalſusque fuerit, & tuſſis vehemens in anisque, ferina medicis dicta, tunc neceſſarium electuarium catarrhum ſiſtens, & incraſſans ad manum ſit partim ad præcipitem ejus impetum refrænandum, partim ne pulmonibus ſe penitius inſinuet erodatve, præcavendum. Commodè tunc quoque nodulus ex ſemine nigellæ contuſo cum tantillo nucis moſchatæ aceto vini conſperſus naribus admovetur. Atque ſi hac ratione humor defluxioni ſubtrahatur, & ſi quid in pulmones delapſum fuerit, maturè educatur, antequam ibidem putreſcat, nullum penes me dubium pulmones diu integros & illæſos permanſuros, adeoque phthiſin averſum iri, quod ut fiat, toto pectore voveo.

P. S.

HOc quoque præter ſuperiora monitum velim in præcavenda & curanda pulmonum exulceratione, ſolenne ac celebre eſſe præſidium lactis caprini uſû, quod ſalſam erodentemque humorum acrimoniam admodum leniat, adeoque pulmonum exulcerationem impediat, factam abſtergat & non parum conſolidet. Quandoquidem verò nulla hic ſubeſt humorum acrimonia erodensque qualitas, ſed potius inſipidi, pituitoſi & frigidi humores, nihil eſt, quod ejus uſum ſuadeat, niſi fortaſſis ſingulis annis circa Majum ad totum corporis habitum ſiccum & ſqualidum nonnihil, humectan-

dum eo uti libeat. Hac ratione per dies XI. aut XIII. singulo mane intra sextam & septimam matutinam haustus caprini lactis ab uberibus adhuc tepentis pauxillo Sacchari candi addito (ne in ventriculo coaguletur) ebibi leniterque exin corpus deambulationibus moveri potest, ut facilius penitiusque in viscera distribuatur, prandium verò â sumpto lacte ad trihorium differendum.

Descriptio medicamentorum, quorum in præcedenti consilio facta est mentio.

Morsul cephalici.

℞. *Conser. rosar. rubrar.* ℥ii
anthos ℥ß
Specier. Diambr. compl.
Diamosch. Dulc. compl. ana ʒi.
Succin. alb. præp.
Macis. ana ℈ii
Condit. nuc. Indic.
Myrobalan. chebal.
carn. cytoon ana ℥ß
Medul. nuc. Indic. ʒi.
Sacchar. albiss. in aqua lil. convall. Dissol. ℥vi.
F. s. A. morsuli. Aspergantur Spirit. rosar.

Cucupha capitalis.

℞. *Fol. Origan. Salviæ*
majoran. ana Mß
Summitat. thymi. c. florib. Mß.
Flor. lavendul. rorismar.
stæchad. Arabic. ana ʒi.
rosar. rubr. ʒii.
Ligni sassafr. odorif. ʒiß
Nuc. moschat. ʒi.
Caryophyllor.
Ligni aloës ana ℈i.
Laudani puriss.
Benzoës.
Styrac. calamit. ana ʒß
Cinam. acutiss. ʒiii
Galliæ Moschat.
Alipt. Moschat. ana ℈ß
Spir. rosar.
lil. convall. ana ℈i

In pulverem grossum redacta serico rubro includantur & interbassentur.

F. pileolus

Syrupus pectoralis laxativus.

℞. *Herb. Scabios.*
tussilagin.
veronic. ana Mß.
Sem. melon. ʒii
Flor. borragin p. j.
bugloss.
rosar. rubr.
violar.
stæchad. Arab. ana p. i.
Ficuum Jujubar.
Sebesten ana ℥ß.
Passular. minor. ʒvi.
Incisa & conquass. coqu. ex aqu. simpl. ℔iiiß
In colatura infund. p. n.
Fol. Sen. S. S. ℥vi.

Ra-

Agarici, Mechoac ana ℥iii
Cinam. acutiss. ℈ß.
Sem. anisi, fœnic. ana ℈ii.
Mane ebulliant & exprim. fortiter.
Adde
Mannæ Calabrin. puriss. ℥ii
Sacchari parum.
F. *Syrupus tenuis.*
Add. Spir. Sulphur. acidi gttvii
M. S. Laxirender Syrup. auff etliche mahl.

Pulvis pulmonicus,
℞. *Specier. diaireos. simpl. recent. dispens. ℥ii*
Pulv. liquirit.
Ireos Florentin. ana ℈iß.
Croci Oriental. ℈ß.
Flor. ♀ris opt. sublimat. ℈iiii
Sacchar. cand. alb. ℥is
Ol. anisi gtt. v. M
S. Lungen-Pulver.

Electuar. Catarrhum sistens.
℞. *Conserv. rosar. veter. ℥iii*
Pulv. Succini alb. pr. ℈ii
Boli Armen. ℈i.
Mastich.
Thuris albiss. ana ℥i
Specier. diatrag frigid. recent. dispens. ℈iiii
Spir. rosar. gtt XI.
M. cum Syrup. flor. Rhead. q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA II.

De phthisi ex ulcere pulmonis.

Excellentissimo & Experientissimo,

Dn. PETRO GAILINGIO
Philosoph. & Med. D. Practico apud Stargardenses celeberrimo

Fautori & Amico suo honorando.

BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

ANnus est, si rectè memini, & quod excurrit, Excellentissime Dn. Doctor, Fautor & amice desideratissime, cum ad Nobilissimum Juvenem Dn. FRANCISCUM BORCKEN Serenissimi Electoris nostri cubicularium phthisi decumbentem vocarer rogatu Parentis & Amicorum de morbi tam pertinacis medelâ tecum deliberaturus; verum infelici & sero nimis accessu, cum qui amplius respirare non posset, jam exspiraret æger. Memini Te illa nocte, quam insomnem ducebamus, multa de hoc affectu & remediis methodicè adhibitis doctè non minus ac medicè disseruisse, adeo ut abundè constaret nihil eorum intermissum, quæ ad morbi hujus amolitionem facere poterant. Quod autem eventus non responderit conatui

tui, suspensum aliquandiu tenuit nonneminem ex Agnatis. Ego scrupulum ut animo eximerem, confirmatum hoc malum immedicabile fuisse ostendi: Omnino enim in eâ sum sententia: Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte sanari non posse. Si enim teste experientia etiam parva & recentia pulmonum ulcera difficulter & raro curantur, quomodo inveterata illa persanari poterunt? Rationes adducit Galenus lib. V. Methodi medendi. cap. 8. adeo firmas & manifestas, ut vel omne pulmonum ulcus insanabile esse exinde evinci posse nonnulli putent; Nec habent, qui secus sentiunt, quod opponant, præter paucorum quorundam exempla, quos â phthisi ex ulcere pulmonum liberatos esse asserunt. Equidem ut fidem illorum in dubium vocare nefas esse duco, sic non malè monitum puto â Sennerto, eos, qui se ulcera pulmonis & phthisicos sanasse dicunt, debere attendere, ne decipiantur & pulmonem exulceratum putent, cum thorax saltem laboraverit aut catarrhus & pituita in pulmonibus in similem puri substantiam illæsis pulmonibus mutata sit. Ego ingenuè fateor, in tota mea praxi, quam triginta septem annis exerceo, neminem ex iis, qui ulcere pulmonum affecti fuerunt, integræ sanitati restituere potui, etiamsi nihil intentatum reliquerim, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, nec ab aliis etiam celeberrimis Medicis quempiam restitutum vidi. Sed ut rem paulo altius examinemus.

Communis est Medicorum sententia phthisin specialiter & propriè sic dictam ab ulcere pulmonum excitari, ac proinde ulcus abstergendum posteaque consolidandum. At quomodo absterges, cum necessaria ad abstersionem medicamenta ulceri applicari & adhiberi nequeant? Illud enim, quod ex ore rectà ad pulmones destillat, exiguum est, quod verò in ventriculum descendit, per tot viarum anfractus integris viribus ad pulmones permeare non potest: Præterea affluxus materiæ plerumque tantus est, ut medicamentis, quorũ exigua quantitas, ut dictũ ad pulmones pervenit abstergi nequeat.

Nullum autem ulcus sanari potest, nisi probè prius à sanie fuerit mundatum.

Dices evacuandam, revellendam & intercipiendam esse materiam.

At evacuantibus de materia conjuncta, quæ jam in pulmonibus existit, nihil tollitur, ut habet

Schol.

bet Scholzius in aphorismis medicinalibus Sect. 7. Aphorismo 982. Nec antecedens satis tuto & commode ejicitur. Quam noxia enim in hoc morbo sint purgantia, Crato longâ experientiâ se didicisse scribit, adeò ut tutissimum esse censeat ab iisdem abstinere; Unde & Septalius maximâ cautione utendum esse monet in usu subducentium, cum laxiore alvo nihil in hoc morbo sit perniciosius; Fluor autem exitialis & propinquæ mortis augur.

Sunt, qui insensibiliter evacuantibus utendum putant; sed cum calida plerumque præscribantur, & actu etiam talia capiti applicentur, materiam sæpè magis fundunt, liquant & ad fauces pulmonesque præcipitant, quàm ut absumant & exsiccent.

Sic & revellentia parum proficiunt. Venæsectionem corpus extenuatum & consumptum viresque dejectæ non admittunt, & licet inter initia admitterent, tamen non video, quomodo materia ad pectus affluens per phlebotomiam ita revelli possit, ut nihil amplius affluat.

Par & cucurbitularum & frictionum est ratio.

Fonticulorum quidem aliquis videtur esse usus, si tempestivè excitentur, cum non solùm ad revulsionem, sed & ad materiæ continuò genitæ paulatinam emissionem faciant: Verùm nec hi ad omnem materiæ affluentis aversionem sufficiunt, & quis ex alatis & dispositis horum ope evasit? Intercipientia denique quid aliud præstant, quam ut vi suâ adstrictoriâ vel lentore & visciditate expectorationes impediant, sputum detineant, tussimque, ubi tandem ad expellendum natura insurgit, difficilliorē reddant.

De consolidantibus & glutinantibus idem esto judicium: Accedit & hoc quod cum sanis sine tussi ejici non possit, motu illo, qui in tussi vehementior est, ulceris labia subindè lacerentur & consolidatio impediatur.

Hinc frustra tot Syrupi, tot decocta, conservæ, electuaria, rotulæ, eclegmata, Looch & nescio quæ non pectoralia, pulmonica, antiphthisica &c. ægris præscribuntur, quorum usu tonus ventriculi & reliquorum viscerum subvertitur, appetitus dejicitur, bilis, cum pleraq; dulcia sint, coacervatur, calor intenditur ipsaque, tandem mors acceleratur. Laudat pulverem suum Haly Abbas, pastillos Pasio, Syrupos Mesue, Looch Rhases, Conservas Avicenna, Tragæas Langius, aquas pectorales Dorncreilius, pancraticum vegetabile & brodium radicis occidentalis Freitagius & sexcenta alia alii. At horum

 omnium

omnium usu nunquam non deludimur.

Jactitant Antimonium & sulphur suum, & quæ ex his parantur balsama, lac, tincturas flores & id genus alia Chimici; Commendant & vitulorum, vulpium leporumque pulmonibus & porcorum sanguine aquas destillatas, essentias, magisteria &c. Sed nec hæc famam sustinent, & quomodo sustineant, cum ad partem affectam penetrare non possint.

Neminem in his magis miror quam Mynsichtum, qui de speciebus, quas diasaturni vocat, ita scribit: Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam. Phthisis enim, quæ alias humana manu curari non potest, hac medicina curatur. Idem aquam suam antiphthisicā mirè deprædicat, & non tantum omnia pulmonum ulcera persanare, sed & hominem valde pinguem reddere asserit. Rectè in hanc rem Grotius Epistola 25. ad Gallos. Novum philosophantium genus Chimici digni ob multa insigniter reperta laude & gratia, ni utrumque corrumperent nimia pollicendo. Et Antonides von der Linden in præfatione libri de scriptis medicis: Laudes immodicæ medicinarum chymicarum primo inflant hominum spes, deinde destituunt.

De lacte quod scribit Galenus 3. de medicament. facultat. cap. 16. & 5. Method. medend. cap. 12, 7. m. m. cap. 6. & post hunc practici ferè omnes, non equidem videntur esse de nihilo, quatenus serositate sua ulcus abstergere, caseositate consolidare & aërea butyrosaque pinguedine tabidum corpus humectare creditur: At quotusquisque Phthisicorū sine incommodo illud bibet, cum omnet fere febriciten vel defluxionibus aut capitis dolore infestentur aut vasorum obstructionibus & flatibus detineantur, quæ conditiones usum ejus omnino prohibent.

Ultimum est optimumque remedium, si non ægris, medicis tamen ad evitandas molestias, quandoq; etiam ignominiam salutare, quo suadente Galeno 5. M. M. cap. 12. ad montem Tabias vel ex consilio Celsi, in Ægyptum ablegantur Phthisici illic sulphureis effumigationibus, hic navigatione longa perituri. Sic hodie Medici Neopolitani quibus Tabiarum loca nimis cum sint vicina ad aerem dello Torre Græco ablegant phthisicos. Sed ne modum excedat epistola, audiamus conclusum Galeni, quod habet libro 4. de loc. affect. non procul à fine: Externas putridas partes abscindere & urere possumus; pulmoni vero horum auxiliorum neutrū adhibere licet: Quapropter omnes sic affectos perire necesse est.

Et

Et 5. M. M. cap. 8. non igitur propterea, quod in perpetuo propter respirationem motu hoc viscus est, desperata curatio est, sed propter saniei ac puris vacuationem, quæ scilicet non fieri potest per pulmonem.

Et libro 4. de loc. affect. circa finem de seipso fatetur: Homines pulmonibus ulceratis affectos & Antipatrum ipsum Medicum non potuisse à se sanari.

Receptui denique canat Ovidius:

Cernis ut ê molli sanguis pulmone remissus
Ad stygias certo limite ducat aquas.

Quæ cum ita se habeant, mirum non est, quod etiam præstantissimis præter arte & methodo omnique cura & diligentia adhibitis remediis nihilominus interierit Nobilissimus Juvenis:

Quam difficilis enim, & quod pace secus sentientium dixerim, impossibilis sit ulcerum in pulmonibus sanatio, ex supra dictis satis constare arbitror, quanqam optarim aliter se rem habere & exstare certum aliquod hujus morbi remedium: Sic enim cum multi alii tum conjux mea, vel oculis mihi carior, ex Acherusiâ hac palude liberari posset.

Ne quid enim dissimulem, hæc ipsa dilectissimæ Uxoris calamitas scriptionem hanc mihi expressit. Cœcutire mihi videor in domestico hoc malo utinam etiam in præsagio. Mallem enim vitam Conjugis, quàm fidem hujus Epistolæ servari: Sortes nostræ in manu Domini; At durum est dissolvi. Cæterum nec hoc dememini, quod de miro quodam affectu figulis plærumque familiari, recensebas.

Plumbi pollinem, quo in fictilibus incrustandis utuntur caussam malo dare rectè coniicis. Est enim nervoso generi inimicissimus. Quæso per otium integram hujus morbi historiam describere non graveris, observationibus meis, si per Te licuerit, inserendam. Intereà ut diutissimè optimèque valeas ex animo precor. Dab. Colbergæ d. XIII. Decembr. Ao. M.DC.LVIII.

P. S.

Epistolæ hujus veritatem cum calamo non posset, morte confirmavit Vir Clarissimus. Cum enim in diuturnioris silentii causam inquirerem & per Chirurgum ejus loci responsum urgerem, relatum mihi est, accepisse quidem literas hasce, easque iterum atque iterum relegisse, sed ob extremam virium imbecillitatem, quam ex tabe contraxerat, respondere non potuisse; Intereà tamen sæpius ingeminasse; O utinam utinam hæc aliter se haberent, sed quàm vera sint equidem nunc experior, brevi forsan morte

morte meâ id ipſum conteſtaturus, quod& paullo poſt factum eſt. Memoria Viri integerrimi ſit in benedictione.

EPISTOLA III.

De arcano antiphthiſico.

DN. D. MARTINO WEISSIO, Sereniſſ. Elector. Brandenburgici Archiatro.

Fautori, Amico, & Collegæ ſuo Honorando.

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem, Excellentisſime Vir, Amice & Collega Honorande, auſpicatius mihi optarem ſcribendi argumentum, præter hoc, quod apud Te promere domeſtica ſurget calamitas, ex diuturno & pertinaci dilectisſimæ Conjugis morbo, miſerum hoc pectus meum dies noctesque excrucians. Triennium enim & quod excurrit, phtihſi ex ulcere pulmonis decumbit, necdũ ulla redintegrandæ valetudinis ſpes affulget; Nullis hactenus parcitum remediis, adhibita omnia quæ in artis poteſtate ſunt, ſed fruſtra & ſine ſucceſſu, adeò ut firmiter jam credam, utinam falſo! Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte ſanari non poſſe.

Aſſentiri videntur & Hippocrates & Galenus. ille dum 2. Prorhetic. ſigna quæ in convalituris apparere debent, proponit quorũ nullum ferè in iis, qui profundo & inveterato pulmonum ulcere laborant unquam deprehenditur. Hic dum libro V. M. M. cap. 8. & lib. V. de locis affectis non procul à fine apertè ſtatuit, & rationibus firmisſimis evincit ulcera pulmonum eſſe inſanabilia, quod ipſum Bruno Seidelius libro de morbis incurabilibus m. p. 20. prolixius demonſtrat.

Non equidem ſum neſcius à Schenkio & aliis exempla quorundam hoc morbo ſanatorum adduci, verum & illud animo hæret, quod doctè monet Sennertus, eos debere attendere ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum thorax ſaltem laboraverit aut catarrhus & pituita in ſimilem puri ſubſtantiam illæſis pulmonibꝰ mutata ſit.

Interea quivis hic ſua jactitat arcana, quorum ut unum tantum promam ex Berolino Veſtro, Nobili cuidam hujus loci, ſub ſacro ſilentio nuperrimè concreditum. Accipi nimirum jubet cranium hominis triginta circiter annorum non ita diu è furcâ ſulpenſi, illudq; in ſubtilisſimum pollinem redigi, poſt-

[illegible] in vino Rhenano in-
[illegible]que maturinis &
[illegible] cyathum unum
[illegible] integrum conti-
[illegible]que affirmat, omnem
[illegible] inveteratam, hoc uni-
[illegible] perfectè curari. O
[illegible] Ego de fide hujus
[illegible]rogatus, respondi me
[illegible] hujus rei penetrare,
[illegible] quicquam de hac
[illegible] efficaciâ compertum
[illegible] Ad morbos quidem ca-
[illegible] ad Epilepsiam
[illegible] ejusque asseclis com
[illegible] ab Erasto autem & aliis
[illegible] vocari, imò nec meæ
[illegible] unquam satisfecisse;
[illegible] pulmonum ab ejus
[illegible] nullibi scriptum le-
[illegible] Communicanda hæc Te-
[illegible] Vir Experientissime, ut
[illegible] de hoc arcano tibi quic-
[illegible], & quid de eo sentias.
[illegible] valde est suspectum.
[illegible] esse vel superstitiosum
[illegible] magicum alere videtur.
[illegible] & rectius hujus morbi
[illegible] longa docuit experi-
[illegible]gonium, quæso in mise-
[illegible] Conjugis impertiri ne
[illegible] ne morâ, inducias
[illegible] hoc malum, vere-
[illegible] Vale & abruptæ
[illegible] præcipitantiam scri-
[illegible] Dab. Col-
[illegible] M. DC. LIX.

Nobilissimo & Excellentissimo
VIRO
Dn. BALDASSARI TIMÆO
DE GULDENKLEE,
Sereniss. Electoris Brandenburgici Medico celeberrimo,
Domino & Collegæ plurimum observando
MARTINUS VVEISSIUS
S. P. D.

NObilissime & Excellentissime Vir, Domine, Amice & Collega plurimum honorande, tertius jam ad finem decurrit mensis, à quo jussu Serenisſ. nostri Electoris, ut nosti, in hunc locum me contuli ad servitia Medica serenissimæ Electorali matri cum Hydrope per aliquot jam menses periculosissimè conflictanti, præstanda. Ex hoc factum est, ut domestici mei reditum indies exspectantes, literas ad me scriptas ferè omnes domi detinerent, donec tandem moræ pertæsi, & reditus incerti plerasque huc ad me miserint. Sciat igitur Exc. T. literas ipsius paucis ab hinc diebus ob eandem causam sufflaminatas, tandem mihi serò satis redditas esse, quamobrem vehementer oro, ne tarditatem responsionis negligentiæ aut oblivioni, multò minus tepido adfectui adscribat. Vita quippe nostra ut casibus, ita vicis-

 situ-

situdinibus plus quam multis est obnoxia.

Vehementer autem doleo vicem amantissimæ tuæ uxoris inveterato, & ut arbitror, profundo pulmonū ulcere laborantis, & forsan jam miserâ hac conditione defunctæ. Si vivit, convalescentiam; si desiit esse inter vos mollem corpori, beatamque animæ requiem & beatissimam tandem utriusque conjunctionem in die restitutionis universalis ipsi precamur.

Remedium calvariæ ad phthisin curandam nunquam adhibui, nec memini á quopiam adhibitum.

Famigerabilis ante 20. & quod excurrit annos erat Practicus, Dn. Frid. Fleckius, hic pulveri suo antiphthisico cranium hominis admiscebat, cuius tamen non erat basis.

Lethalis plerumque est morbus præsertim si ulcus ejus sit magnitudinis, quæ febrem continuam excitare possit. Interdum potionibus vulnerariis, & balsamicis auxiliis ad multos annos sustentantur ii qui diætæ exquisitæ student. Alii per hæmorrhoides, menses, fonticulos diu servantur. Tandem consumpti pereunt. Eadem Fati vis premit Amantiss. quoque meam uxorem á multis jam annis.

Quis sit status serenisf. Electoralis viduæ, cui jam inservio, ob temporis angustiam enarrare nequeo. Omnem morbi historiam coram exponet Nobilissima Domina K[illegible] stia, communis nostra Patrona, quæ actionibus & passionibus nostris interfuit.

Cæterum animitus gaudeo Exc. T. amicam adhuc mei memoriam conservare inter tot Patriæ turbas, atque porrò gratissimum, quando amicitiam hanc nostram omni amoris & officiorum genere, adeoque crebriori quoque literario fatu refocillatam & stabilitam [illegible] dero. Quod reliquum est, Exc. T. ex voto vivere & valere ju[illegible] mansurus

Ejusdem Observantiss.
Crosnæ 24. Januar.
Anno 1660.

EPISTOLA IV.

De phthisi.

Excellentissimo & experientissimo

DN. D. FRIDERICO MO[illegible]LERO

Medico Electorali in castro Cüstrinensi

Fautori, Amico & Collegæ suo observando,

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

Excellentissime Vir, Amice Colle[illegible]

[illegible] observando, amicitias [illegible] quandoque dissolvi, [illegible] Froadibus queritur; [illegible] pacta olim inter nos, cum [illegible] fidei eveniat, litera- [illegible] pracavendum duxi, [illegible] & nisi propitium [illegible] interveniat, luctuoso mihi [illegible]. Etenim ut promam [illegible] premit, Conjux mea an- [illegible] & quod excurrit, [illegible] autumno in pleuri- [illegible] lateris incidit, adeo [illegible] ut noctes diesque us- [illegible] morbi insomnes [illegible]. Excepit vigilias contu- [illegible] delirium eaque virium [illegible] jam quasi succumbentis [illegible] sputum omne detine- [illegible] quicquam per alvum uri- [illegible] sudores evacuaretur; Un- [illegible] supervenit somnus profun- [illegible] in tertium usque diem [illegible] interruptione protenderetur, [illegible] artis operâ excutien- [illegible]. Ex eo remisere lateris [illegible] & reliqua symptomata [illegible] subitâ quidem & adstanti- [illegible] at mihi valdè suspe- [illegible]. Etenim cum nihil [illegible] rejectum vel per μετάστα- [illegible] fit, ad parotides [illegible] & articulos transla- [illegible] in empyema degeneras- [illegible] colligebam, suspensum ta- [illegible] respiratio satis li- [illegible] rara & per interval-la tantùm leviter affligens, sputum etiam album, tenue, paucum, fœtoris expers nec purulentum, præsertim cum & ægra melius indies habere videretur & brevi eousque revalesceret, ut ad consuetas operas rediret, & per integram hyemem & æstatem subsequentem nihil prorsus eorum quæ Empyematicos comitari solent, præter tussiculam, sentiret, etiam quoad reliquam corporis constitutionem satis firma, vegeta, & ad quasvis actiones, quæ secundum naturam sunt, expedita.

Interea dum sic benè speramus, ecce circa solstitium brumale magna saniei sanguinisque rejicitur copia, manifestaque deinceps se produnt phthiseos indicia, cui sanandæ etsi multa & exquisita hactenus adhibita sint remedia, nihil tamen profectum, morbo indies in pejus vergente, ægrâque caloro hectico totum corpus depascente, ad extremam fermè maciem redactâ, ut desperata jam videatur sanitas. Ego cum nihil intermiserim quod ad morbi curationem quovis modo facere poterat, nec in totâ praxi meâ, quam triginta septem annis exerceo, quempiam ulcere pulmonum affectum integræ sanitati restitutum viderim, tandem in eam deveni sententiam, phthisin propriè sic dictam, quæ cum pulmonis exulceratione conjungitur

tur, humanâ arte perfectè sanari nõ posse, motus imprimis rationibus, quas adducit Galenus lib. 5. m. m. c. 7. & lib. 5. de loc. affect. non procul à fine: Avicennas lib. 3. Fen. 10. tr. 4. c. 8. Bruno Seidelius de morb. incurabilib. m. p. 20.

Equidem non sum nescius gloriari quosdam de morbi hujus victoriâ, verùm an perfecta & constans fuerit sanatio, ob rationes à Galeno 5. m. m. c. 8. adductas, non parum ambigo; Quamvis enim interdum inducatur callus ægerque curatus videatur, levi tamen quavis occasione, ut habet Galenus lib. 4. de loc. affect. c. 5. amovetur & ad pristinam dispositionem redeunt ægri; Nec de nihilo est quod monet Sennertus, decipi quandoque Medicos, dum pulmonem exulceratum putant, cùm thorax saltem laboret & pituita in pulmonibus, in similem puri substantiam, illæsis pulmonibus mutata sit. Et quomodo sanetur ulcus, cùm tussi, sine quâ sanies rejici nequit, pulmones subinde lacerentur, & medicamenta integris viribus ad pulmones pervenire neutiquam possint. Ipse Galenus 4. de loc. affect. circa finem apertè fatetur, Homines pulmonibus ulceratis affectos, & Antipatrum ipsum Medicum, non potuisse à se sanari. Et paulò post subjungit, externas putridas partes abscindere & urere possumus, pulmoni verò horum auxiliorum neutrum adhibere licet; Quapropter omnes sic affectos perire necesse est. Hæc & alia quæ adducere nimis longum foret, me movent, ut omnino persuasum mihi habeam, ulcera pulmonum profunda insanabilia esse, quatenus insanabile pro eo sumitur, quod ad pristinum statum reduci nequit. Optarem equidem cùm aliorum, tum suavissimæ Conjugis bono, secus se rem habere & extare aliquod morbi hujus remedium. Verùm in morbo desperato quid voti juvat esse prodigum. Effundere tamen apud Te, Vir Excellentissime, volui has querelas, ut ab Amico solatium, à Medico consilium ferrem. Utroque si me beaveris, ingens dolori nostro accrescet lenimentum, quo ipso & amoris elucescet constantia. Vale. Scribo Colbergæ pridie Kalend. August. An. M.DCLXI.

Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee
Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiatro, Domino Fautori, Collegæ & Amico suo observandissimo
FRIDERICUS MOLLERUS
S. P. D.

Nobilissime & Excellentissime Vir, Domine Fautor, & Amice

[illegible]ndissime, Amicitiam Sedini [illegible] inter nos contractam nihil [illegible]menti ex infrequenti litera[illegible] commercio esse passam, nec [illegible]m, non fallaci auguror, con[illegible] siquidem illa nititur hone[illegible] (fecunda enim & utilis rarò al[illegible] agit radices) & communi [illegible] studio, atque ideò ex [illegible] Philosophorum est vera [illegible]mortalis. Cujus intuitu meri[illegible] afficit Conjugis dilectissimæ [illegible] Chronicus, selectissima [illegible] elidens, infortunium sanè [illegible]iocre. Nihil magis in vo[illegible], quam ut aliquod reme[illegible]mulo huic accommodum ad[illegible] Verum ejusdem semper fui [illegible], pulmones exulceratos [illegible] admittere sanationem per[illegible] calore hectico corpus de[illegible]. Remedium si aliquod [illegible]bere conarer, cum Nobiliss. [illegible] Excellentiam omnibus salu[illegible] satis superque instructam [illegible]dicamentis, noctuam mit[illegible] Athenas. Interea ut sua [illegible] Conjux diu adhuc superstes [illegible] senili ministret ætati, [illegible] ex animo. Quàm graviter [illegible] Conjugis discessus Mari[illegible] animum, expertus sum, [illegible]ante sesquiannum mea fato [illegible]retur Uxor desideratissima. [illegible] inflicti vulneris, si aliqua ob[illegible]poterit, cicatricem aspectus [illegible] Matre liberorum subin[illegible]de solet refricare. Patienter tamen quod mutari nequit, feramus, fas est. Mitto unà concionis funebris exemplar, quod, quia absente Bibliopego compingi non potuit, ne ipsi impolitiæ detur, rogat obnixè.

Gratissimo & laude dignissimo edendarum observationum cum Nobiliss. T. Excellentia occupatur opere, carmen annectere volui; equidem exiguum, cum vena mea Poëtica ferè omni exhausta sit sanguine, attamen intemerati affectûs tesseram. Quod, ut benevolâ excipiatur manu, voti mei caput est. Vale. Dabam Custrini pridie Iduum Augusti, Anni M. D. LXI.

EPISTOLA V.

De phthisi & vermibus per vomitum & secessum rejectis.

Viro eminentissimo

DN. D. GWERNERO ROLFINCIO

Philos. & Med. in almâ Salanâ Professori celeberrimo, Seniori & Decano, Archiatro Saxo-Vinariensi, Domino, Fautori & Amico suspiciendo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

 Salu-

Salutem & cultum.

POstliminio quasi & seriùs Tuis respondeo, Vir Excellentissime, Amice omnium desideratissime, & hoc quidem non oblivione aut neglectu, sed studiò, verit9 ne in publica peccem commoda, quibus augendis promovendisque quàm strenuè desudes, sublimioris ingenii, quæ profers, ostendũt monumenta. Etsi autem multis nominibus gratæ mihi fuerint literæ tuæ, nullo tamen magis, quàm veteris amicitiæ & necessitudinis memoriâ, cujus perennitatẽ, ut meâ ex parte spondeo, sic reciprocã mihi polliceor. Valdè inter alia placuit consiliũ tuum de palpebrarum paralysi, nec omisissem sectionem illam in modum crucis, tuo suasu experiri, cum & ipse æger annueret, imò expeteret, nisi reclamasset Conjux & liberi periculum exinde metuentes: Intereà quædam ab Excellentissimo Riverio præscripta tentavimus, & inter hæc vesicatorium ex Cantharidibus toti capiti deraso instar cuculphæ admovim9, sed sine successu, quin poti9 ingenti cum dolore, quẽ superveniens stranguria & postmodũ mictio cruenta excitavit. Negat Sennertus Canthariđes extra applicatas vesicæ nocere & sanguinis mictũ excitare, verum aliud nõ solùm in hoc ægro sed & aliis observavi, raro tamẽ & tunc solummodo cum repetitum vel copiosiùs applicatæ essent.

Cæterùm ut etiã ex iis quæ domus & Larium meorum sunt, quædam apud te Amicum & Medicum [illegible] mere liceat, ingens me premit calamitas ex morbo dilectissimæ Conjugis quæ integro quinquennio, [illegible] quod excurrit phthisi ex ulcere pulmonũ decũbit. Adhibui varia & præstantissima quævis contra hunc morbum, ut creditum hactenus est, [illegible] entia Medicamenta, sed frustrà [illegible] ne juvamento; Hinc in eam tandem deveni sententiam, phthisin ex ulcere pulmonum incurabilem esse, [illegible] quidem propterea, quod in perpetuo ob respirationem mot[illegible] pulmo, sed ob puris evacuation[illegible] quæ cùm absque tussi fieri [illegible] possit, non video quâ ratione [illegible] glutinari queat ulcus, Medic[illegible] etiam quæ ulcerum curationi [illegible] nea sunt, ulcus contingere non [illegible] sunt, & per medium intervall[illegible] suam amittunt, & quacunq; [illegible] qualitate sunt prædita, nunq[illegible] huic affectui accommodari poss[illegible] Etenim medicinæ frigidæ, ut [illegible] Avicennas lib 3. Fen. 10. tr. 4. [illegible] sunt tardæ, nec penetrantes, [illegible] augent febrem, exsiccativæ [illegible] veniunt hecticæ, humectativæ [illegible] consolidationẽ ulcerum prohi[illegible] Id quod & Sylvatic9 noster obs[illegible] vavit, cuj9 centur. 2. Consil. 49. [illegible] sunt verba: Cuilibet etiam levit[illegible] arte versato patere potest, [illegible] pulmonum Curationem non [illegible] mittere, cùm ratione loci in [illegible]

[illegible] quò difficulter perveniūt [illegible] & magis ob cō- [illegible] pulmonum, non so- [illegible] respirationis, sed etiam [illegible] expulsionis materiæ per [illegible] atque potiori ratione ob [illegible] fluxionem materiæ & [illegible] contrarias à putridâ [illegible] illis, quæ desumuntur [illegible] exsiccantia postulante, [illegible] macie prohiben- [illegible] à Valesco de Taran- [illegible] & aliis exempla quo- [illegible] hoc morbo sanatorum ad- [illegible] veram tamen & perfe- [illegible] sanationem fuisse, ob [illegible] Galeno s.m.m.c. 8. alle- [illegible] simile non est. Quam- [illegible] interdum accidat, in [illegible] fieri rem quandam [illegible] ita ut curatus videa- [illegible], levi tamen quavis [illegible] ut ex Galeno 4. de loc. [illegible] 5. habemus, hæc amo- [illegible] ad primam dispositionem [illegible].

[illegible] etiam decipiuntur Me- [illegible] pulmonem exulceratum [illegible] thorax saltem laboret, [illegible] in pulmonibus cumulata, [illegible] substantiam illæ- [illegible] mutata sit.

[illegible] autem nonnulli inter [illegible] & confirma- [illegible], illamque curabi- [illegible] esse censent, [illegible] simpliciter non po- test. Verùm quotusquisque latentem hunc affectum mox inter initia deprehendit. Est enim, si quis alius in principio cognitu perquam difficilis, & sub specie catarrhi plærisque imponit.

Sed est & aliud quod me sollicitum tenet, modò querelas seu miserias meas confidentiùs in sinum tuum effundentem audire non sit molestum.

Præter alia quæ tabidis supervenire solent symptomata, novissimè vehemens ægram prehendit præcordiorum angustia, cardialgiæ non absimilis, paullo post magna vermium minutissimorum, quales ascarides esse solent, copia, vomitu, mox & per alvum rejecta, & excernuntur adhucdum quotidie plures, quandoque etiam per tussim rejiciuntur non pauci, ut incertum sit, quâ in corporis parte generentur; Sanè insignem internorum putredinem adesse, nullum est dubium, & vereor non solùm in intestinis, sed & pulmonibus produci tètra hæc animalcula.

Quicquid sit, rem fecerit Excel. Tua mihi gratissimam, si judicium suum de his, non minus ac de morbo principali mihi exposuerit, & ut exponat transmittatque obnixè rogo. Optarim & remedium, sed fermè despero; Si tamen singulare, quid circa

circa utrumque affectum Exc. Tua, observavit, quæso in miseræ solatium Conjugis communicet, & sic quàm optimè valeat. Scribo pridie Nonarum Julij An, M. DC. LXI.

Nobilissimo & Experientissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO, de GÜLDENKLEE,
Fautori observando
GUERNERUS ROLFINCIUS D.

S. P. D.

NObilissime, Excellentissime Vir, Fautor observande, gratæ fuere tuæ incolumitatis nunciæ literæ. De invaletudine dilectæ uxoris doleo. Nihil moneo, quia literæ tuæ incuriâ sepositæ, ut earum compos jam fieri nequeam, aliàs lubens gratificarer.

Non intermittam tamen primâ occasione. Interea loco carminis mitto epistoliumcasibus tuis, si ita visum fuerit, præfigendum. DEUS te servet. Dabam Jenæ XV. Kal. Septembris. Anno M. DC. LXI.

EPISTOLA VI.

De phthisi ex Ulcere pulmonum

Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO de GÜLDENKLEE.
Domino & Amico suo observandissimo,
JACOBUS FABER D.

S. P. D.

EXcellentissime Vir, Domine & Amice Honorande, non dubito Illustrem Dominum Campima[illegible]reschallum tuâ intercessione minus [illegible] ægrè laturum, quod consultationi hodiernæ non interfuerim: [illegible] enim id hesternâ die promiseram, tamen ob gravem pectoris pulmonumque affectum, tussim molestissimam, difficilem respirationem, aliaque symptomata, quibus [illegible] bris hâc nocte accessit, lecto surgere non valeo, multo minus domo egredi. Diu jam est, quod [illegible] tarrho acri & salso pulmones [illegible] ulcerante phthisin contraxi, cu[illegible] nandæ etsi omnem impenderim operam, multaque cùm à celebri[illegible] oribus Practicis, tum à me ipso [illegible] cogitata usurpaverim remedia, [illegible] hil tamen obtinui, malo indies [illegible] pejus labente, adeò ut plane jam [illegible] desperem. Incurabile enim [illegible] malum esse in me sentio & in aliis sæpè expertus sum. Et quomodo [illegible] sanentur pulmones, qui in perpe[illegible] tuo sunt motu & tussi subinde [illegible] rantur, cùm & medicamenta [illegible] gris viribus ad locum affectum [illegible] netrare non possint: O quàm [illegible] olim Galenus 4. de locis aff[illegible] non procul à fine: Omnes pulm[illegible]

exulceratione affectos perire esse est. Mire quidem Celsus ...gationes longas commendat, puto illas intelligi, quibus per Acherontem, stygem & Cocytum campos Elysios trajicitur, & ...de, ut Seneca loquitur, nemo semel venit, potuit reverti.

Equidem non alio me ab hoc ... liberatum iri remedio, jam ...video ac proinde vasa colligo, ...re paratus quando summo Navarchæ placuerit, utinam fa... beato ad cœlestia transitu! ...terea, mi Amice, melius va... per Te & alii, maximè Illu... Dominus Campi-Mareschal... ...leat. Scribo ægra manu ca... senex. Sedini die XV. ...nno M. DC XXXVIII.

EPISTOLA VII.

De peripnevmoniâ

Ad

...llentissimum & Clarissimum

...D. JOHANNEM MAR...UM PRACTICUM COSLINENSEM &c.

...bellos, quos nuper mihi com...municasti, Clarissime Domine Doctor, Fautor & Amice ho...nde, non sine voluptate legi, ...mis Dubravium de piscinis & brevi faciam periculum in positione seminariorum pro Cyprinis in Hortulino meo: Valde enim delector hoc genere piscium, quamvis sciam non parum succi excrementitii continere. Sanis omnia sana, & quæ ventriculus avidè appetit, plerumque benè concoquit, modò absit nimium illud, naturæ inimicum.

De morbo & morte Pharmacopœi nostri Domini Laurentii Trederi, Viri sanè integerrimi & solertissimi, breviter hæc habe.

Die XXV. Octobris circa meridiem insigni quadam pectoris angustiâ cum dolore gravativo ad spinam usque pertingente subitò prehendebatur, adeò ut non nisi erectus spiritum ducere posset crebrâ cum anhelatione. Ego sub vesperam accersitus, pulsum deprehendi magnum & languidum, facies & genæ rubore videbantur suffusæ, oculi & venæ temporum tumidæ, tussiebat sæpè & ferociter, maximè verò de respirationis difficultate & siti querebatur. Febri namque ardebat acutissimâ.

Ex his omnibus cum pulmonum inflammatione sive peripnevmoniâ ægrum affici haud obscurè colligerem, illicò ad revellendum, evacuandumque affluentem sanguinem phlebotomiam basilicæ in brachio institui. Mox & Enema

ma ad avertendum à pectore materiæ impetum præscribsi.

Hinc omni conatu in id incubui, ut pectus à molestissimo liberaretur onere, febrilisque ardor vires admodum dejiciens, restingueretur. Exhibita hoc nomine potiunculâ.

℞. *Syr. ex succ. violar.* ℥iiii
flor. Rhead. ℥ii
Spir. ♀is acid. gt. XXI.

M. exactissimè ut colorem acquirant purpureum, postea add.
Aq. farfar. scabios. Capill. ♀is
Card. bened. fragor.
Papav. erratic. ana ℥iiiß.

Misc. pro sex dosibus, manè, post meridiem & vesperi assumendis.

Interea singulis horarum momentis ad accelerandam materiæ maturitatem, promovendasque expectorationes tantillum Eclegmatis datum est.

℞. *Syr. capill. ♀is, Violar. ana* ℥ii
Syr. de liquirit. Hyssop. ana ℥i
prass. ℥ß
Succ. liquir. depurat. ℥i
Aq. tussilagin. scabios.
Violar. ana ℥ß *M.F. lambitivum.*

Cùm sputum esset valdè crudum & tenax, Looch de caulibus cum tantillo oxymellis simplicis sæpiusculè delibandum commendavi.

His ita præmissis ad ferventiores humores subducendos lenitivum ex decocto pectorali, cassiâ & syrupo violarum solutivo exhibui, repetito subinde alterantium & expectorantium usu, quo fine & topica quædam ex lenientium, emollientium & discutientium censu adhibita.

Pro virium refectione aquam meam cordialem frigidam cum Julepo violarum & confectione Alkermes per intervalla assumendam præscripsi.

Ad sitim quæ vehementer urgebat compescendam dedi Jolabium pectori & palato non ingratum.

℞. *Rad. liquirit. succul.* ℥iii
Sem. fænicul. ℥i
Sacchar. cand. alb. ℥ii
Aq. fontan. ℔vi

Ebulliant semel atque iterum. In colatur. dissolv.

Syr. violar.
flor. Rhead. ana ℥ii
Spir. ♀is gt. XXV. M.

Victûs rationem laudavi humectantem & refrigerantem ex more ptisanæ hordeaceæ, jusculis consumatis gallorum, caponum, carnium vitulinarum, amygdalarum dulciū & aliis optimè nutrientibus, quibus subinde aliquid succi granatorum dulcium additum. Sed frustrà omnia; prostratis namque morbi & symptomatum violentiâ viribus die septimo morbi Fatis concessit Vir optimus, cujus anima bene sit in Domino.

In

in defuncti locum surrogatus est ...natu filius Antonius, artis pharmaceuticæ satis peritus. Alter e... natu major Pforzheimii peste ...functus est.

Si etiam illi moriuntur qui Pro... ...am domi habent in pyxide & pa... ...as ipsi fingunt manibus.

Audio & vestrum pharmacopœ... ...gravi morbo detineri: Curet ...te se ipsum Medicus; nosti enim ...am temerario ausu falcem in... ...stram etiam messem immittat ... Vale scribo Colbergæ d. XI. Decembr. Anno M. DC. XXXVI.

EPISTOLA VIII.

De pleuritide periculosâ

... CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri unico

...LDASS: TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Conjux mea, dilecte Frater, ... pleuritide dextri lateris lethaliter decumbit, nec ulla salutis spes, ...ter divinum auxilium, superest, ... & sputũ omne retineatur, ca... febrilis intensissimo & conti... æstu radicale humidũ in exte... corpusculo totũ exurat, quin ... vigiliæ perpetuæ, punctiones pe... acutissimæ, tussis molestissi... ...aliaq; symptomata gravissima ...s dejiciant, omniaq; interitum ...nentur. Ego verò mœrore ferè ...n consumor, oblitus comedere panem meum, & brevi defunctam sequar, non equidem invitus, sed ex voto promptoq; & parato animo.

Tu interea, mi Frater, lachrymis meis preces tuas miscebis, Deum veneratus, mihi dulcissimam Conjugem, liberis matrẽ desideratissimã maximeq; necessariã, forsan & tibi, dilecte Frater, amicam, quantum novi, nunquã nõ benè cupientẽ, servet, & ex Acherusiâ palude potenti suo brachio retrahat ac liberet.

Cæterum ut descriptionem tincturæ meæ antipleuriticæ mihi trãsmittas peto. Memini enim penuario meo pharmaceutico, quod penes Te est, insertam. Manuscripta autẽ mea inter has angustias perquirere non possum. Vale. Scribo tristi cõsternatoq; animo. Colbergæ die VI. Novembr. Ao. M. DC. LVI.

Descriptio Tincturæ Antipleuriticæ.

℞. *Flor. papav. errat.* Mii
Affund. aq. Taraxic,
scabios.
Card. ben. ana ℔i
heder. terrestr. ℔ß.

Spir. 🜍is q. s. ad gratam aciditatẽ; Mixta stent in loco calido per Horas vii. postea filtrent. Add.

Syr. flor. Rhæad. ℥iii.
Succ. Sanguisorb. depurat. ℥ii. M.

EPISTOLA IX.

De compendiosâ pleuritidis curatione

Ad
Amplissimum & Consultissimum
DN. GEORGIUM CYRIACUM.
Dicasterii Schiefelbeinensis Præsidem &c.

AMplissime & Consultissime Vir, Amice suavissime, quæ contra tussim nuper misi pharmaca benè cessisse, gratum est: Nunc pleuritidis, cui te obnoxium scribis, succinctam & sæpius à me expertam curationem sic habe.

I.

Quamprimum dolor pungitivus sive in dextero sive sinistro latere cum tussi, respiratione frequenti, & calore totius seu febri percipitur, hæc enim pathognomonica hujus morbi signa sunt, illicò vena in brachio lateris oppositi ad revulsionem aperienda, ita tamen ut postea etiam in brachio lateris affecti derivationis gratiâ sanguis mittatur, si vires ferant, nihilque prohibeat.

II.

Hinc si ex sanguine detracto aut aliis indiciis cacochymiam subesse constat, lene aliquod purgans ex decocto foliorum senæ cum passulis aut mannâ vel cassiâ exhibendum: si in minus sufficit Enemate alvum eluere apertamque servare.

III.

Postmodum alterantia & specifica antipleuritica assumenda, quibus & expectorantia exspuitionemque promoventia, admiscenda. Si materia sit tenuis & acris, paretur tale decoctum.

℞. *Rad. althea. liquirit. ana* ℥ß
Flor. bellid. violar. papav. errat. bugloss. ana m ß.
Passul. minor. ℥i
Jujub. Sebasten ana No. IX.
Sem. 4. frig. maj. ana ʒi
Malvæ ʒiß
Incisa & conquass. coq. ex s. q. aq. hordei.
℞. *Colatur.* ℔iß. *Add.*
Syr. violar. de jujub.
Flor. Rhead. ana ℥i
Spir. ⊕is acidi gt. XXV.

M. Detur haustus manè & vesperi: reliquo tempore proderit sæpiusculè mixturæ sequentis cochlear unum atque alterum delibare.

℞. *Aq. nostr. antipleurit.* ℥iiii
Card. bened.
Scabiosæ ana ℥ii.
Syrup. violar.
flor. Rhead. ana ℥i
Succ citr. acidi q. s. ad gratum & subacidum saporem. Ne mirere quod succum citri ad aciditatem usque levem admisceam; Egregiè enim expectorationes promovet, calorem febrilem temperat, & si quæ subest malignitas eidem resistit, id quod expertus scribo. Uti-

les

...sunt etiam in materiâ tenui Ro... diatragacanthi frigidi, & Sac... violatum cryſtalliſatum.

... materia craſſa ſit & tenax, pro... ſequens mixtura.

℞. aq. ſcabioſ.
Card. bened. ana ℥iiii
veronic.
tuſſilagin. ana ℥iii
Syr. de liquirit.
Capill. ♀is
de hyſſopo ana ℥iß.
Oxymel. ſimpl. ℥ii.
M. pro 5. doſib. manè & veſperi ...endis.

Interea ſingulis ferè horarum ...entis delibet Looch de farfa... rotulas diaireos aut pectora... noſtras.

In utráque cauſâ prodeſt pulvis ... antipleuriticus ex aquâ flo... Chamæm. ſemel vel bis de die ... Nec minoris efficaciæ ... Emulſio.

℞. ... Card. bened.
Card. Mar. ana ʒiiß
papav. alb.
Melon. excorticat. ana ʒiß
aq. Card. Mariæ ℥iiii
papav. errat.
Scabioſ. ana ℥iß
Hyſſopi ℥i
M. F. Emulſio
Add.
Pulv. noſtr. pleuritic. ʒi
Sacch. cand. violat. ℥ß. M.

IV.

Extra applicentur quæ dolorem leniunt, & materiæ concoctionem promovent.

℞. Medull. cervin.
Ol. chamæmel.
amygd. dulc. ana ℥ß.
Unguent. dialth. ʒvi
Ceræ parum M. F.
linimentum.

Si dolor ſit vehemens applicetur Emplaſtrum diachylon ſimplex alutæ tenui inductum, quod nunquã non ſalutare deprehendi omiſſis omnibus aliis topicis. V.

Dum hæc fiunt vires ſubinde reficiantur, partim medicamentis cordialibus & confortantibus, partim alimentis.

Inter cordialia excellit aqua mea cordialis frigida cum ſyrupo violarum edulcorata; Emulſio perlarũ Cratonis & confectio Alkermes.

Inter alimenta primatum in hoc morbo obtinet ptiſana hordeacea, & Emulſiones amygdalarum dulciũ cũ aquâ hordei & Saccharo cand. præparatæ. Juſcula item cereviſiatũ tenuiũ & carnium cum ovi luteo & Saccharo cand.

Morbo remittente & carnes pullorum, caponum, gallorum, avium & piſcium ſalubrium concedi poſſunt. Exulent calida, acria, ſalſa & adſtringentia. Vinum ante declinationem morbi non permittatur.

Potus vitetur frigidus actu, con-

fert cerevisia tenuis & imprimis Hydromel cum aceto & Saccharo in hunc modum præparatum.

℞. *Mell. virgin.* ℥ii
Sacchar. albiss. ℥iss.
Acet. vin. optim. ℥iii
Aq. fontan. puriss. ℔vi.

Coquantur & probè despumentur, posteà colentur.

Hac methodo, hisque remediis quam plurimos feliciter curavi, nec memini quenquam ex pleuritide mortuum, qui tempestivè & ex præscripto his medicinis usus est.

Cæterùm cùm meliùs sit, ut Jurisconsulti loquuntur, intacta servare jura, quàm post vulneratam causam quærere remedium, suadeo temperanter & sobriè vivas, omnia cruda, excrementitia & quæ difficilis sunt concoctionis & pravi succi, ut & calida, salsa, acria &c. devites, & ne humores vitiosi, præsertim biliosi cumulentur, singulis annis verno & autumnali tempore leni pharmaco corpus evacues, quin & phlebotomiam ob calidam jecoris intemperiem & plethoram admittas. Intereà à vini quoq; meracioris largiore potu, ab exercitiis corporis vehementioribus, ab intenso frigore & æstu, & imprimis à nimiâ vocis contentione abstineas, quæ in foro & judiciis non solet esse infrequens, & Hortensio Oratori pleuritidem & ex hac mortem intulit.

Hæc breviter & candidè circa curationem & præservationem acutissimi hujus morbi monere volui, DEum precatus non solùm ab hac, quam metuis, laterum ægritudine, sed & aliis morborum insultibus diutissimè immunem præstet! Vale. Scribo Colbergæ d. XXVI. Novembr. Anni M. DC. XXV.

EPISTOLA X.

De febri malignâ cum suspicione pleuritidis.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G. Medico Electorali. CHRISTOPHORUS COCHIUS D.

S. P. D.

INvitus istas ad Te occupatissimum mitto, precibus Viri cujusdam Nobilis adductus: Filius namque ejus ante triduum rigore primum, mox ingenti calore totius, cum præcordiorum angustiâ, respiratione difficili, vigiliis, siti incompescibili, ciborum fastidio & nauseâ, aliisque symptomatibus gravissimis apud nos decumbere cæpit: Heri de lateris sinistri dolore questus tussit & pituitosa rejicit sanguine mista. Alvus cum adstricta esset, clystere injecto multa egessit adusta & fœtida. Nocte præteritâ bis passus est deliquium, sed leve. Videtur pleuritis subesse, sed punctiones laterum sunt nullæ, quales in hoc affectu solent.

solent, dolet tamen pectus. Tu, Mi Amice, tuum judicium nos doce, & medicamentorum quicquid ex usu videbitur, transmitte, nostinamque quam pharmacopolio nostro sit curta supellex, quin & de venæsectione quid in hoc casu statuas perscribe. Octodecim annorum est ægrotus, constitutione corporis satis firma. Laxativum die morbi secundo exhibui bono successu. Cæterum vale, Vir Excellentissime, & tui observantissimum ama. Dab. Rugenwaldæ d. XXI. Februarij. Ao. M.DC.XXXII.

Excellenti & Clarissimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO
COCHIO
Phil. & Medic. D.
Amico & conterraneo
suo dilecto
BALDASSAR TIMÆUS V. G.
S. P. D.

AFfectum quem describis, amicissime Fautor, febrim acutam continuam & cum malignitate quadam conjunctam esse ex signis abundè constat. De pleuritide verò dubitari potest, cùm absit dolor lateris punctorius; Quia tamen tussis cum sputo subcruento, difficili respiratione & calore totius ægrum affligit, nec laterum dolor omnis abest, cautè procedendum: Solent enim punctiones inter initia apud quosdam non esse adeo vehementes, præsertim si sangvis pituitosus occasionem malo dederit. Tutissimum erit iis, quæ febribus malignis conveniunt miscere antipleuritica & thoracica, præsertim cùm pectus multis viscidis & pituitosis humoribus scateat.

Evacuato igitur corpore, quod jam factum esse scribis, commodè exhibebis Emulsionem Cratonis ex seminib9 Cardui benedict. Card. Mariæ, napi, citri &c, cum aquis cõvenientibus extractam, addito pulvere nostro antipleuritico & lapide Bezoar, cujus quanta in febribus malignis & pleuritide sit vis, ex Guilhelm. Fabricio Cent. 4. observat. 25. procul dubio nosti, sitim compesces modò decoctum Cornu Cervi cum Syrupo acetositatis citri & flor. Rheados, modò Tincturam nostram antipleuriticam per vices exhibendo, & cùm materia sit crassa & viscida, subinde aliquid incidentium expectorationesque promoventium admiscebis, quin & pectus & latera linimento convenienti inungenda, maximè autem malignitati per Bezoardica resistendum, quo fine & cordialia sæpiuscule exhibenda, inter quæ excellit aqua nostra cordialis ex succis, addito tantillo confectionis de hyacyntho vel Alkermes,

Venæ sectioni amplius vix locus est, elapso jam ni fallor quintiduo & instãte crisi. Plura nõ addo, ne noctuas Athenas. Vale scribo occupatissi-

tiſſimus. Colbergæ. d. XXII. Februar. Anni. M.DC.XXXII.

EPISTOLA XI.

De Aſthmate

ad

Clariſſimum & doctiſſimum

VIRUM

DN. GEORGIUM RABENIUM,

Scholæ Treptovienſis Rectorem.

Aſthma, cum quo colluctaris, Clariſſime Vir, Amice dilecte, ab humore pituitoſo, viſcido & craſſo, bronchia pulmonum pertinaciter obſtruente & comprimente excitatur, id quod ex difficili & anheloſâ reſpiratione cum ſtertore, ſtrepitu & tuſſi conſtat.

Noctu autem exacerbatur, quia hoc tempore pituita movetur. Curatu perquam difficile eſt, præſertim in hac ætate, qua quinquagenario major es, ſenes enim ſecundum Hippocratem 2. aphor. 40. Aſthma ferè comitatur ad mortem.

Ut ut ſit, non tamen omninò deſpondendus animus modò vires integræ ſint & firmæ. Multa mihi cum hoc hoſte lucta, obtinui tamen quandoque in conflictu palmam.

Aciem ſic inſtruxi.

1. Ægrum elevato capite & pectore in loco mediocriter calido, magis tamen ad frigiditatem inclinante, collocandum præcepi.

2. Mox ad revulſionem humorum ſuperna petentium frictiones magnas & ligaturas in partibus inferioribus inſtitui.

3. Hinc thoracem oleo amygdalarum dulcium, irino & cheirino invicem cum extracto croci mixtis, largiùs & repetitim inunxi.

4. Ex hoc dedi potiunculam ex ammoniaco, quæ ſic habet:

℞. Aq. hyſſop. ℥iiij
Vin. Rhenan. alb. ℥ij
Diſſolv. in his ſupr. ign. lent.
Gumm. ammoniac. ℨiſs.

M. F. potiuncula pro 2. dosib. Sed ut quod res eſt fatear, magis profuit ſperma Ceti ex cerevisiâ calidâ drachmæ unius pondere ſumtum.

Plura ſunt quæ hinc inde à Practicis commendantur, ut oxymel ſquilliticum, oleum amygdalarum dulcium, angelicæ, ſyrupus Nicotianæ, Decoctum Zedoariæ, Extractum Card. benedicti, Enulæ, Gentianæ, Croci, Balſamus ♀s, flores aſæ dulcis, oleum Magiſtrale ſacchari, Aqua Aſthmatica Rudolphi Imperatoris & alia; ſed pauca ex his tamam ſuſtinent. Inſtar omnium eſt ſperma Ceti, quod me nunquam fefellit, modò non ſit rancidum.

5. Ad revellendam è pectore mate-

[illegible]teriam alvum balano acri vel [illegible]pare sollicitavi ex decocto [illegible]veniente, addito agarico, hierâ [illegible]ici, sale gemmæ, vel croco me[illegible], prostratis tamen viribus, [illegible]ente Septalio, ab his abstinui.

[illegible] Venæ sectionem rarò tentavi [illegible] robustis & plethoricis, sati[illegible]ratus eâdem in tempus inter[illegible]onis differre, nisi summa urge[illegible] necessitas. Cucurbitulas tamen [illegible]ulsionis & aversionis gratiâ ap[illegible]candas interdum consului, nec [illegible] successu.

[illegible] Interea ad sitim quæ ægros [illegible] crebriorem respirationem [illegible]enter urgere solet, restin[illegible], & pituitæ excretionem [illegible]cedam exhibui Emulsum [illegible]tum;

[illegible] *rad. Enulæ* ℥iß
Cort. citri
aurant. ana ʒß.
[illegible] contundant. in mortar. post. eâ affund.
[illegible]eronic.
Card. bened.
Scabios. ana ℥iiii
[illegible]imantur fortissimè & colentur.
Add.
Cinam. ℥i
Asthmat. Rudolph.
Imperat. ℥ß. M.

[illegible] tempore accessionis felici[illegible]tenus usus sum: Extra pa[illegible] autem præscripsi.

1. Ad viarum communium ductûs eluendos Enema cõveniens vel pulvisculum ex foliis senæ Cremore ♀ri & sœculâ Aaronis.

2. Ad præparationem humoris pituitosi, crassi & viscidi attenuantia & incidentia additis moderatè calefacientibus & humectantibus, qualia sunt syrupꝰ de liquiritiâ Capill. ♀is, de Marubio, Hyssopo, oxymel squilliticum, Looch sanum & expertum, &c.

3. Humores præparatos primò mitioribus, pulvere scilicet Asthmatico purgante Rulandi, vel pilulis de Ammoniaco Cratonis, infuso Agarici, decocto nostro laxativo &c. Deinde fortioribus expurgavi, pilulis nimirum de hiera cum agarico, cochiis, sine quibꝰ, Extracto Panchymagogo Crollii, vel phlegmagogo nostro &c.

4. Evacuatis crassioribus totius corporis, maximè verò & pectoris impuritatibus ad materiæ reliquias absumendas, intemperiemque frigidam & humidam corrigendam exhibui decoctum Guajaci & Sassafras cum liquiritia, additis & pectoralibus & contra affectum hunc specialiter facientibus.

5. Intereà ad expectorationes promovẽdas præscripsi lambitivũ;

℞. *Flor. Benzoi gr. XI.*
Extract. Enul. ℈ii
Essent. croci gr. XV.
Succ. liquirit. depurat. ʒiii

P Syr

Syr. de hyssopo ℥iß
Looch. san.& expert. ℥iii
M.F. Eclegma.

Hoc fine & pectoris inunctiones instituì ex tali linimento.

R. *Medull. cervin.*
Pingued. Capon. ana ℥ß
Unguent. dialth. ʒvj
Ol. Lil. albor.
Cheirin.
amygd. dulc. ana ℥ß
Pulv. Ireos Florent.
Enulæ ana ʒi
Croci ℈i
Ceræ parum. M. F.
Linimentum molle

6. Cum in asthmate pituitoso ventriculus plerumque laboret, commendavi Elixir stomachale Matthioli, aquam vitæ Anglicam, Zingiber in Chinâ conditum, radices Enulæ conditas, Elixir proprietatis P. Essentiam diatr. piper. Zedoariæ, galangæ &c.

A pastu delibandam obtuli tragæam, quæ & vapores reprimit & flatûs discutit.

R. *Liquirit. rasæ* ʒiii
Cassiæ ligneæ ʒii
Sem. coriandr. ✱ *præpar.* ʒiß.
Cubebar. ʒi
Anis.
fænicul. ana ʒii
Rad. Ireos Florent ʒß
Sacch. cand. alb. ʒiiii
Ol. stillat. fænicul. gr. XI.
Cinam. gr. vii
M F. pulvis.

Victum laudavi moderatè cale
facientem & ex parte humectant
cibos boni succi, & quadam inc
dendi, attenuandi, abstergendi v
præditos, piscium frequenti esu
leguminibus, lacticiniis, fructib
horariis &c. interdixi.

Pro potu ordinario commend
vi cerevisiam melioris grani, be
coctam & satis defecatam cum s
viâ, roremarino, floribus hyssop
& radicibus Enulæ medicatam. V
nũ tenue; subdulce, hydromel Fr
nicum vel Lithvanicum Lippre
Somnum meridianum & qui ro
à cibo initur, lucubrationes, omn
que animi & corporis vehemen
ores motus prorsus damnavi, ma
mè verò crapulam & comessation

Et sic in multis invasionum f
quentiam & vehementiam inhib
penitus autem ab hoc malo libe
re neminem hucusq; potui id qu
ingenuè fateor. Rectè veteres:

Hydrops & Asthma
Mirabile phantasma
Quod nullum curat cataplas

Cæterum hæc tibi Viro Philosop
scribo, non Medico, ne noctuas
nas. Audio enim & Te olim Med
nam fecisse; sed cur deseruisti h
studium? forsan quia non succe
id quod & Gerhardum movit, u
castris Machaoniis transfuga, T
ologiæ se manciparet, magno c
cum Ecclesiæ bono; Procul du
& Te scholis & informandæ ju
tuti utiliorem DEUS prævidit. Si

mus

...positum in manu Domini, ille ...mittit quò vult: Nec cujusvis ...Medicum nisi à naturâ nact9 ...gedium στοχαστικόν: Est enim ...d in Medicinâ, quod nec scri-...dici potest; quamvis non ...arduum sit, imò plus, quàm ...m capere.

...παιτὶ χρήσιμα ἔπειν

...eamus quisque in statione ...â nos DEUS collocavit, nec ...em, mittamus in alienam ...em, Rectè Siracides cap. 3. ...præcepit tibi DEUS, illa ...semper & in operibus alie-...fueris curiosus.

...Atque utinam moniti hujus ...otes forent Medicastri, quo-...diè plurimos & ex omnium ...quum ordine alit Pomerania ...forsan & quævis terra.

...Nullos tamen magis dete-...dum Pastores sive Conciona-...quosdam, qui cùm animarum ...consulere debebant, officii ...gravissimi immemores cor-...curam, exigui lucelli gra-...arapiunt, & sic, ut Augusti-...loquitur, corpus ante tempus ...rpunt & animam ædificant ...Gehennam.

...Elegans de his Viri Excel-...issimi D. Georgii Kirstenii ex-...censura, in quâ acquiesco, & ...Clarissime Vir, qui tempe-...sapere didicisti, meliùs ...& longiùs valere precor.

Dab. Colbergæ d. XV. Septembr. An. M.DC.XXVII.

EPISTOLA XII.
De eodem affectu
DN. BALDASSARI TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri unico
CHRISTIAN: TIMÆUS V.G.
Salutem & Amorem,

NOn possum equidem non gratari Tibi, Frater charissime, tuæque conjugi de redditâ huic meliori valetudine, DEUM precatus, porrò eam servet & omne malum à domo tuâ avertat!

Cæterùm vellem si tantum temporis negotiis tuis subinde cumulatissimis extrahere licet, de Consulis nostri Pagencopii morbo quid sentias mihi aperires. Asthmate à multis jam annis laboravit; Ast graviùs affligi hac demum hyeme cæpit, adeò quidem ut lecto affixum malum teneat: Accesserunt hypochondriorũ & pedum tumor, anorexia, ructus copiosi & anxietas Nudius tertiùs cum anxiè admodum totam egisset noctem, manè vomuit, atque exinde sine motu decumbit, omni desperatâ ope, nec quicquam Medicamentorum ampliùs admittit. Ego septuagenarium senem ita affectum brevi peracturum puto vitæ fabulam: Tu, mi Frater, mentẽ tuam ut aperias iterum

rum rogo, & sic Te cum tuis bellissimè vivere & valere precor. Treptoæ. Kal. Febr. An. M. DC. LIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

Salutem & amorem perpetuum.

CApra nondum peperit & hædus ludit in tectis. Sic Tu, mi Frater, de recuperatâ conjugis meæ valetudine gratularis, cùm periculo nunquam fuerit vicinior: Criticum enim hodie agit ex septenario secundum, cum signis non adeò fidis. DEus in infirmitate potens roboret miseram servetq; cùm nostro, tum tuo etiam bono! Consulem vestrum Asthmaticum quod attinet, nosti in senibus morbum hunc plerumq; esse incurabilē, accedente imprimis cacochymia, quam hypochondriorum & pedum tumor aliaque satis produnt indicia.

Si tamen in gratiam ægri & amicorum aliquid agendum, cautè agēdum, ne mors, quantum mihi videtur, jam propinqua errori imputetur. Purgantia prohibet extrema virium imbecillitas, quæ si præter spem remiserit, laxantibus & quidem mitioribus instituenda, sin minus, omittenda evacuatio.

Expectorantia, ut nosti, frustra exhibentur, naturâ ad expulsionem deficiente.

Tutissimum erit Ægrum morti vicinum prognostico relinquere & cordialibus solummodò inhærere, quibus subinde & Asthmatica misceri poterunt, qualis est Aqua Rudolphi Imperatoris senibus & phlegmaticis valdè convenieus. Equidem in paroxysmo nihil efficacius deprehendi spermate ceti ex cerevisiâ calidâ pondere drachmæ unius assumto. Excellit & gummi ammoniacum in aquâ hyssopi solutum, sed hoc expultricem valdè stimulat, cui si vires non sufficiunt, minùs tutò exhibetur.

Tu quid porrò in sene Acherontico facto opus sit optimè videris. Dab. Colbergæ d. 2. Februar. M. DC. LIII.

EPISTOLA XIII.

De Compressione & angustiâ pectoris.

Ad

DN. GEORGIUM à VVINTERFELDT

Ordinis Teutonici S. Johannis Equitem & Commendatorem Schiefelbeinensem, Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium & Præsidem Neo-Marchiæ &c. Dominum in Neuenhauss, Dalmin & Freyenstein &c.

Wol-

[illegible]würdiger/ Hoch-Edelgeborner/ Gestrenger / Mannvester/ [illegible]ders Hochgeehrter Herr Land-[illegible] Demselbē sind meine geflissene [illegible]ste neben Wündschung gu[illegible]ndheit und erfreuliche Wol[illegible] stets bevor/und habe nicht [illegible]ompassion vernommen/wie [illegible]W. und G. zum öfftern / in[illegible]heit/wenn sie sich starck bewe[illegible]der geschwinde gehen eine son[illegible]e Angst / Drücken und Be[illegible]rnüß der Brust befinden und [illegible]nhero mein consilium begeh[illegible]. Ob ich mich nun zwar hiemit [illegible]verschonet/sehen möchte / sin[illegible]l E. W. und G. viel vornehme [illegible]cos ihres Orts zur Hand ha[illegible] welche deroselben mit gutem [illegible] und Hülffmitteln in præsen[illegible]ie besser beyständig seyn mögen [illegible] so ferner Abgelegenheit von [illegible]eschehen kan; Habe ich dennoch [illegible] unterlassen wollen / meine [illegible]ldigkeit auch hierin in etwas zu [illegible]estiren und mein geringes Sen[illegible] mit wenigem hierüber zu er[illegible]:

Der affectus womit E. W. und G. behafftet / wird genennet com[illegible]essio sive angustia pectoris und [illegible]ehet nicht etwa von einigem [illegible]äden oder Gebrechen der Lun[illegible] sondern von gesambleter Tarta[illegible]/ Scorbutischer materie, wel[illegible] den Hypochondriis umb den [illegible]gen und in dem kleinen Gedärme und Krößadern stecket und zu zeiten viel Blähungen und Dünste von sich giebet / welche auffwerts steigen und das diaphragma cum organis respirationis comprimiren/wie unter andern aus folgenden indiciis abzunehmen:

1. Quod angustia hæc sive compressio tandem per ructus solvitur.

2. Quod exhibitis antiscorbuticis & flatibus discutientibus mitigatur.

3. Quod non perpetuò affligit, sed per intervalla remittit rursumque recurrit.

4. Quod nihil eorum percipitur, quæ ad morbos thoracis aliàs necessariò consequuntur.

Dannenhero antzt angezogener Ursach dieses affectûs im geringsten nicht zu zweiffeln. Daß aber berührte angustia & compressio pectoris am meisten sich post concitatiorem corporis motum mercken lässet/ geschiehet daher/ quòd humores scorbutici per motum quasi excalefacti & attenuati ob flatûs excitatos magis turgeant & hoc modo compressioni & angustiæ confertim ansam præbeant.

Ob nun zwar diesem inveterato malo præsertim in senili ætate nicht leicht zu remediren/ wie E. W. und G. leider allschon erfahren / in dem die von vielen vornehmen Medicis angewandte Mittel noch zur Zeit

wenig verfangen wollen/bin ich doch der Hoffnung daß sothaner affectus vermittelst Göttlicher Verleihung mercklich werde mitigiret und die frequentia paroxysmorum restringiret werden/ so man folgende Scopos zu erlangen dienliche medicamenta methodicè gebrauchen möchte.

I.

Erstlich würde nöthig seyn/ daß die vitiosi humores in hypochondriis collecti præviâ decenti præparatione evacuiret würden/worzu dann ein sonderlichs Decoct sub literâ A. und ein laxirender Syrup B. verordnet/welche folgender Gestalt zugebrauchen.

Anfangs kan ein lindes Clystir applicirct oder Cremor ♀i eines Quintleins schweer ex decocto passularum minorum duabus ante cœnam frugalem horis eingenommen werden.

Des andern wie auch des dritten/ vierten und fünfften Tages haben E. W. und G. von dem decocto A. jedesmahl 6. oder 7. Löffel voll des Morgends nüchtern zugebrauchen; Man kan es in ein kleines Becherlein giessen/ setzen es in heiß Wasser daß es warm werde und trincken es auff einmahl aus/essen bald darnach von denen verordneten Rotulis C. vier oder fünff auff/ ruhen damit ein wenig im Bette und fasten bis zu der ordinar Mittags-mahlzeit.

Des sechsten oder siebenden Tages werden E. W. und G. von dem laxirenden Syrup B. fünff Löffel voll des Morgēds fein warm einnehmen/ vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs bis Nachmittag enthalten und der Würckung gebührlich abwarten.

Des achten Tages kan man mit Gebrauch derer Medicamenten innehalten und der Natur ihre Ruhe lassen.

Des 9. 10. 11. 12. und 13. Tages kan das Decoct A. den 14. aber und 15. der Syrupus B. wie vorhin gebrauchet werden/wobey zu erinnern/ daß im Fall dieser Syrupus das erstemahl nicht etwa 3. oder 4. sedes gegeben hätte/ daß man das ander mahl & sic consequenter ein oder 2. Löffel vol dessen mehr einnehme.

Hierauff kan der Herr Landvoigt wieder 2. oder 3. Tage ab usu medicamentorum cessiren damit die Natur über stetem Brauch derer Artzneyen nicht vermüde; Hernach kan das decoct wiederumb alle Tage fleißig gebraucht/ und wann es nöthig ist/der Syrupus Laxativus noch ein oder 2. mahl eingenommen werden.

Solte der Herr Landvoigt im Brauch des decocti und Syrupi etwa eine nauseam und Grauen haben/kan er an stat des decocti das digestiv Pulverlein sub literâ D. und loco Syrupi laxativi den purgirenden nodulum E. folgender Gestalt

gebrau-

...Von dem digestiv-
...D. brauchet man 4. Tage
...nander alle Morgen ein do-
...wenig warm Bier oder in
...brühe/ welche nicht fett
...jejunio trium circiter ho-
...

...kan das purgierende
...E. in ein Quart Rheinschen
...ckerwein über Nacht gehen-
...davon/nachdem es die Kräf-
...und die Operation geben
...getruncken werden.

II.

...nun die vitiosi humores
...Gestalt fein gemachsam &
...crasin abgeführet sind / ist
...dahin zu trachten/ daß der-
...nicht wieder de novo gene-
...cumuliret werden. Dieses
... theils caloris nativi &
...inprimis ventriculi, Epa-
...lienis roboratione: Theils
...victûs regimine; In
...ist die malignitas scorbuti-
...acht zu nehmen. Pro robo-
... & malignitatis scorbuticæ
...ione sind folgende drey
...verordnet:

...Ein Electuarium sub literâ F.
...wolle der Herr Landvoigt alle
...gen nüchtern und Nachmittag
... Stunden vor dem Abendes-
...einer Wallnuß groß
...etwas mehr auffessen.

...Ein Extract in formâ liquidâ
...G. gezeichnet / dessen braucht
man allezeit zu Anfang der Mahlzeit XX. oder mehr Tröpfflein in einem Becher Wein oder Bier.

3. Ein Wässerlein H. davon können E. W. und G. alle Abend wann Sie sich wollen zur Ruhe begeben 2. oder 3. Löffel voll einnehmē/nichts anders darauff trincken/sondern damit einschlaffen.

In victûs regimine sive diætâ wird sich der Herr Landvoigt hüten vor allen ungesunden harten Speisen/ welche schwer zu verdauen und ein böses Geblüt geben/insonderheit vor allem was im Rauch getreuget/ in der Peckel gelegen oder sonsten sehr gesaltzen ist/ was viel Schleim giebet/als mehrentheils Fische/was süchtig ist/als Schweinefleisch/Enten/Gänse/was flatûs caussiret, als Kohl/Rüben/ Erbsen/ rohes Obst/ Aepffel 2c. Was sehr fett ist/oder in der Pfannen mit Butter gebacken und gebrathen. Das Brod soll mit Anieß/Fenchel oder Gartenkümmel gebacken werden; Zum ordinar Tranck kan ein gutes klares Bier/ bißweilen ein Trüncklein Rheinisch Wein gebraucht werden/ ins Bier kan man ein wenig Melissen/Erdrauch/Löffelkraut / Aeschne Rinde und Wacholderbeeren hängen und damit fermentiren lassen/ giebet ein anmutiges Getränck/Insonderheit so man ein wenig Wermuth darzu thut / daß es einen feinen bittern Schmack bekomme. Somnus sit

mo-

moderatus nec statim à sumto cibo ineatur.

Aëre pluvio, humido, nebuloso, intempesto intra conclave se contineat, vitet animi affectûs vehementiores, iram & curas graviores.

Alvus quotidie laxa sit, sin min9, lubricitetur decocto prunorum, malvarum, passularum vel enemate aut pilulis Francofurtensibus.

III.

Der dritte Scopus würde ad ipsumSymptoma urgens, angustiam scilicet & compressionem pectoris müssen gerichtet werden / daß die aufsteigenden vapores, so die Brust belegen/ auffs schleunigste zertheilet / gestillet oder niedergeschlagen werden; Hierzu ist ein sonderliches Wässerlein sub literâ I. verordnet/ dessen kan der Herr Landvoigt / so bald er die Angst vor der Brust vermercket/2. oder 3. Löffel vol einnehmen/die Arme/Schenckel und Füsse mit warmen Tüchern reiben lassen; In dem Heroischen Krafftwasser/so hierbey überschicket wird/ ein Tüchlein naß machen und daran riechen/ auch da der paroysmus nicht remittiren wolte / ein wenig von diesem Heroischen Wasser einnehmen.

Dieses habe ich auff E. W. und G. Begehren/so viel in der Eil geschehen können/pro consilio erthei-len wollen/von Hertzen wündschende daß der allgütige Gott er freuliche restitution und gute beständige Gesundheit in Gnadē verleihen wolle um Christi willen / dessen allwaltenden Beschirmung E. W. und G. neben derselben Hoch-Adelichen Hauß ich hiemit treuligst empfehlen thue. Verbleibende 2c. 2c.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Rad. Enulæ, fœniculi.*
Cichorii, Iridis
Liquirit. ana ℥ß.
calam. aromatici ℥iii
Herb. prassii, Hyssopi, Veronic. agrimon. fumar. scolopendr. ana [illegible]
Comar. absinthi. p. ij.
Flor. borragin. bugloss.
genist ana p. i.
Sem. nasturtii, citri, urticæ asparagi [illegible]
anisi fœniculi ana ℥ii.
Cort. radic. cappar.
fraxin. ana ℥vi.
Cicer. rubr. ℥i
passul. minor. ℥iiß.
Incisis & conquassatis affund. Aceti squillit. ℥iiij.
Aq. fontan. puriss. q. s.
Stent in infusione loco calido per noctem,
Mane coquantur in ollâ vitreatâ optimè clausâ ad remanent. ℔ iiiß.
De Colat. ℞. ℔ ii
add.
Succi Cochlear depurat ℥ii
Nasturtii ℥iß.
Succi bekabungæ
Citri ana ℥i

Sacch.

Sacch. albiss. ℥vi.
Croci integri ℈ii.

Mixta digerantur in BM. tepido per d. & n. donec fœces crassæ in fundo subsideant, â quibus postea liquor clarus separetur & diligenter colctur.

D. in fictili
S. Decoct auff etliche mahl
A.

***

℞. *Resid. decoct. superior.* ℔iss
Infund. in h.
Fol. Sen. S. S. ℥vi.
Agarici albiss.
Mechoac. alb.
Medull. sem. Carthami
Rhabarb. elect. ana ℥iii.
Gialapp. ℥ii
♀*i. albiss.* ℥iii
Zingib. Cinamon. Galang.
ana ℥ß.

Mixta stent in loco calido per hor. vii. postea coquantur leniter & exprimantur.

Colaturæ add.
Syrup. Sambucin. laxat. ℥iiij
Aq. Cinam. ℥ii. M.

D. in fictili.
S. Laxirender Syrup. B.

***

℞. *Spec. pler. Archont.* ℥ii.
aromat. rosat ℈iiij
Fæcul. Ari ℈ii
Confect. Alkerm. ℈iiij.
Sacchar. in aq. Cinamom.
solut. ℥iiijß.
M. F. Rotulæ.

D. in Scatulam
S. Küchelein C.

***

℞. *Cremor.* ♀*i.* ℈iß
Fæcul. Ari
Rad. Irid. Florent. ana gr. v.
Ol. still. carui gt. ij.
M. pro una dosi
& sic pro IV. dosibus.

S. Vier Digestiv-Pulver D.

***

℞. *Fol. Meliss. scolopendr.*
Veronic. Card. ben.
fumar. ana p. i.
Senæ S.S. ℥vi.
Mechoac alb.
Agaric trochisc. ana ℥ii
Rhabarb. elect.
Gialapp. ana ℥iß
Sem. fœnicul. ℥ii
Corr. aurant.
Cinam. acutiss. ana ℥iß
Rad. Enulæ
Zedoar ana ℥i.
Zingib. alb. ℈ii.

M. ad sacculum.
S. Purgier-Säcklein. E.

***

℞. *Conserv. rad. Cichorii.*
nasturtii.
cochlear.
Citri ana ℥ii

Spec. pler. Archont. ℈iiij
Diarhod.
Aromat. rosat. ana ʒi.
Magister. perlarum
Coralior. ana ℈ii
Confect. Alkerm. ℥ß.
Spirit. rosarum ℈i.
Syrup. de corticib. Citri
cum ambra & Moscho
praeparat. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Lattwerge F.

***

℞. *Extract. Liquid. absinthii*
Card. ben.
veronic.
scolopendr.
rorismarin.
Cochlear.
ana ʒiii
M. d. in vitro.
S. Extract. G.

***

℞. *Balsam. faenic. Hartm.* ℥iiij
Aq. lign. sassafras
vitae Matthiol. ana ℥ii
Cinamom. ℥iii
Spirit. Cochlear.
nasturtii
citri ana ʒi.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein des Abends zu gebrauchen H.

***

℞. *qo. nstr. antiscorbut.* ℥vi.
Cinamom. ℥ii.
Zedoar. ℥i
Cubeb. ℥ß.
Spirit. Cochlear.
nasturt. ana ʒii.
Eleo Sacch. anisi ʒiii
M. D. in vitro.
S. Wässerlein vor die Angst. I.

VErùm cùm nec haec, nec alia à celeberrimis Medicis D. Martino Weissio Archiatro Electorali, D. Johanne Georgio Laurentio Physico Lubecensi, D. Andrea Arnoldo Poliatro Hamburgensi &c. praescripta, quicquam proficerent, ad fontes Hornhusiae concessit Aeger, quorum usu frustratus & ferè non in deterius prolapsus, ad me rediit. Ego duro nodo, durum ratus quaerendum esse cuneum, cùm & viribus sic satis constaret, Aquam benedictam Quercetani per vices exhibui, quâ cùm ingentem pituitae & serosi humoris copiam ἄνω καὶ κάτω rejecisset, à pertinacissimo hoc malo plenè liberatus est, in hunc usque diem, quo haec scribo superstes & incolumis.

EPISTOLA XIV.

De Tussi.

DN. BALDASSARI TIMAEO von Güldenklee.
Fratri Unico,
CHRISTIANUS TIMAEUS, Von Güldenklee.

Salutem & amorem perpetuum.

EN, mi frater, iterare ad Te literas cogit morbus soceri & Conjugis, ille tussi vehementi & indefinenti atque hinc obortis vigiliis continuis tantum non enecatur: Hæc oris clausurâ adhuc affligitur. Tumor disparuit & aliquomodo diducit dentes, ita quidem ut digitū quoad unguis pertingit, inserere & mandere possit minutas mollium portiunculas. Consilium hoc in casu iterum â Te expecto. Socero verò vel lignum Sanctum ad parandum decoctum vel potiùs essentiam ejus (quia â potionibus abhorret) mittas aut simile quid palato non ingratum.

Exhibitor harum cistarius est, Telemannum nostrum â comitiis reducturus. Quæso ne vacuum abire sinas. Postquam enim Martiales nostri abeundo quietem mihi indulserunt, vellem ægroti quoque eandem non interumperent; quamvis ferendum sit, quicquid imposuerit summus rerum Arbiter, cui Te, mi Frater, tuosque calido voto commendo. Treptoæ d. XXXII. Maji ANNO M. DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

Salutem & Amoris constantiam.

NOndum coaluit ex morte primi Nepotis ex Filiâ Sabinâ nuper acceptum vulnus, ecce aliud longè profundius cordi infligitur meo, dum præmaturo funere rapitur lepidissimus puer alter ex filio Nepos.

Pepercit domui meæ triginta plus annis Parca, sed nunc geminatis ictibus adeò ferit, ut ferire acriùs non possit, nisi nos ipsos demetat, quanquam mori beatius foret, quā inter tot calamitates vivere. Verum cùm providentiâ hæc fiant; quis placita JEHOVæ rimabitur? Nostrum est in voluntate DEi acquiescere & firmiter credere, timentibus Dominum omnia cooperari in bonum.

Cœterùm ut solennitatem funeralem tuâ præsentiâ condecores majorem in modum peto nec dubito quin in condolentis animi affectum hoc ipso contestaturus sis, id quod nobis magno erit solatio.

Tussis quâ vexatur, Socer tuus, quantum ex corporis constitutione conjicio, â materiâ crassâ, pituitosâ & viscidâ excitatur, ad cujus incisionem attenuationem & expectorationem optimè proderit mixtura nostra pe-

ctoralis enulata, cujus libram unam transmitto. Sumitur singulis matutinis & vespertinis ab unciâ unâ ad duas vel plures ex cochleari sensim deglutiendo. Adjeci pulverem meum pectoralem vel centies expertum, si tantillum sæpius de die vel singulis horarum momentis delibetur. Decoctum ligni, de quo scribis, ad exsiccationem catarrhi quidem non est inconveniens, verùm cùm usum ejus reformidet nauseabundus Æger, præscriptis jucundioribus inhærendum censeo, modò corpus cacochymicum convenienter & repetitim evacuetur. Quod si me fallit conjectura, tussim fortè materia acri & tenui proritante, incrassantibus & lenientibus, ut nosti utendum, Syrupo scil. florum rheados, violarum, de jujubis, de liquiritiâ, cremore hordei cum passulis, rotulis ex speciebus Diatrag. frigidi emulsionibus ex sem. papav. albi cum aquâ veronicæ & violarum extractis, præsertim sub vesperam, ut simul promoveatur somnus. Conjugi tuæ quomodo subveniendum sit, ubi Ægram inspexero & affectas partes contrectavero consulam, brevi Treptoam vestram, DEO volente, transiturus. Vale.

Colbergæ d. 2. Junii Anno M.DC.LVIII.

EPISTOLA XV.

De tussi ferinâ.

Ad Reverendum & Doctissimum VIRUM

DN. JOHANNEM DANNEWALDT,

Ecclesiæ Wizmensis Pastorem &c.

Tussis, quæ Nobilissimum Dn. Ottonem von der Osten Patronum tuum, adeò vehementer, uti scribis exercet, θηριώδης sive ferina dicitur, & oritur ab humore tenui, acri & salso βιαιοτέρως ἀθρόως â capite ad fauces & pectus delabente; nec periculi est expers, siquidem violentiâ suâ facilè vas aliquod pulmonum rumpere vel acredine ipsam pulmonum substantiam erodere & exulcerare vel denique copiâ & impetu suffocationem inducere potest. Maturè itaque malo huic occurrendum: Materia nimirum tenuis mediocriter incrassanda, præparanda & evacuanda.

Præparationi conveniet decoctum quod mitto, si quovis manè & vesperi ad uncias tres vel quatuor assumatur actu calidè.

Pro evacuatione exhibenda potiuncula laxativa cum jejunio trium vel quatuor horarum & custodiâ.

Interea

Interea nec revellentia omittenda ut & ea quæ acrimoniam obtundunt, asperam arteriam leniunt & expectorationem promovent.

Revulsiones fiant per ligaturas & frictiones extremorum &, si opus videbitur, etiam per cucurbitulas.

Reliquis intentionibus satisfaciet Mixtura ex Syrupis pectoralibus, cujus cochlearia duo vel tria sæpius de die & nocte delibentur sensim deglutiendo.

Interdum usurpentur & rotulæ, præsertim si tussis vehementiùs urgeat.

Suffocationis periculum si impendeat, præter revellentia modò enumerata usurpentur & intercipientia, quale est diacodium & eclegma nostrum pectorale.

Extra capite raso suturæ coronali applicetur vesicatorium vel Ceratum, quod describit Sennertus lib. 1. part. 2. cap. 34.

Cœterum vitentur omnia amara, acria, salsa, acida & acerba. Cibi sint dulces, lenientes & pectus dilatantes, qualis est ptisana hordeacea lac caprinum vel vaccinum, si febris absit, emulsiones amygdalarum dulcium & seminum 4. frigidorum majorum &c.

Potus sit decoctum hordei cum passulis & liquiritia.

Exulet venus & vinum ut & somnus, qui mox à cibo initur. In cæteris facilius est tenere modum; ut autem DEUS ex alto Nobilissimum Virum bonæ valetudini restituat & diutissimè incolumem præstet devotè precor & sic etiam Te, Vir amicissime, ex voto valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XXI. Septembr. Anno M.DC.XXIX.

℞. *Rad. liquiritiæ* ℥ß.
altheæ ʒiii
passul. minor. ℥ß.
Sebesten
Jujubar. ana No. XI.
Sem. altheæ ʒiii.
Cytonior ʒi.
Coq. ex aq. hordei
℞. *Colatur* ℔i.
add.
Syrup. de jujubis
violar. ana ℥iß
papav. errat ℥i
M. D. in fictil.
S. Decoct.

***

℞. *Decoct. nostr. laxativ.* ℥ii.
Syrup. rosar. solutiv. ℥ß
Extr. Rhabarb. ℈ß
M. F. potiuncula
D. in fictil.
S. Lari rendes Tränckleín.

***

℞. *Syrup. de liquiritia* ℥iii
violarum
de jujubis ana ℥ii
flor. Rhead. ℥i
M. D. in fictil.
S. Syrup.

℞. Sem. papaver. albi ℥ß
4. frig. maj. ana ʒi.
Aq. rosar. optim. ℥iiiß
M. F. Emulsio
dissolve in h.
Sacchar. albiss. ℥iiii
add.
Spec. Diatrag. frig. recent.
dispensat ʒii
M. F. Rotulæ
D. ad scatulam
S. Küchlein.

EPISTOLA XVI.

De Hæmoptysi.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee, *Fratri suo dilecto,* CHRISTIANUS TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

QVas cum postremis tuis, Frater unice, literis accepi rotulas pectorales, tussi Adfinis mei ex Muscovia nuper reducis destinatas, eas, quod interea tussire desierat ægrotæ viduæ obtuli, quæ ab earum usu, quia rectius se habere putat denuo eas expetit. Addere hic libet memoratæ viduæ casum, judiciumque de eo tuum explorare. Vidua est Ernesti Engelberti vestratis, tussi gravissimâ per totum triennium afflicta ante dies circiter viginti sanguinem vomuit spumosum tàm copiosè, ut fidem referenti dandam dubitaverim. Ego tandem vocatus viribus nondum fractam inveni, sanguinis verò rejecti copiam miratus tenacissimum eum deprehendi, ut bacillo vix distrahi posset spumâ admodum cohærente. In fundo pelvis resederunt sordes nigræ nullatenus sibi cohærentes. Post bis sumptum pulverem stegnoticum sanguinis & vomitus & sputum cessavit. Tussis verò cum copiosâ rejectione materiæ pituitosæ ac difficili respiratione per intervalla repetit. Appetitus prostratus, sitis inexhausta. Pluribus Te, mi Frater, non moror, sed bellè diuq; vivere precor & valere. Treptoæ d. XXIII. Decemb. Anno M. DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G. *Fratri unico* BALDASS: TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SAnguis dilecte frater, quem viduam Engelberti vomuisse scribis, ex pulmonibus profluxit ruptâ ibidem per tussis violentiam venâ & quidem magnâ, id quod copia sanguinis rejecti innuit. Spumosus est ob assiduam pulmonis ventilationem, ut nosti, quâ subinde agitatus spumam contrahit. Tenacitatem pituita sanguini permixta parit; Sordes autem nigræ in fundo pelvis subsidentes quid aliud

sint, quàm concreti sanguinis particulæ, non video. Pulvis stegnoticus, quia bene cessit, ex juvantibus petitâ indicatione repeti debet, quoties opus fuerit, ut & rotulæ contra tussim. Cœterum revulsionis gratia propediem aperiatur vena in brachio & postmodum ad sanguinem erumpentem sistendum & concretum dissolvendum leniterque expectorandum exhibeatur aqua Hæmoptica Dorncreilii vel decoctum meum contra sputum sanguinis sæpius expertum: Interea quæ ad præcavendam phthisin faciunt, diligenter usurpanda: Scis enim in tabem plerumque transire sanguinis sputum. Ventriculo consules internè per aquam nostram stomachalem cum miva cytoniorum edulcoratam; Externè oleo composito absinthii vel emplastro stomachali Cratonis vel alio convenienti. Sitim compesces aquâ hordei cum passulis & liquiritia præparata, quæ & tussim mitigabit. Vale Scribo occupatissimus Colbergæ d. XXIV. Decembr. Anno M. DC. LVI.

Decoctum contra hæmoptysin & omnes fluxus sangvinis.

℞. *Rad. symphyti major* ℥iß.
plantaginis
pimpinell. ana ʒiii.
tormentill. ʒß.
althææ liquirit. ana ʒiii.
Herb. bursæ pastoris
prunell.
polygoni
cerefolii
consolid. mediæ
sanicul. ana Mi.
Flor. rosar. rubr.
Hyperic.
bellid. C. toto ana Mß.
Sem. Hyperic. ʒiii

Incisa grossomodo infundantur per noctem in s. q. aq. simplic. Manè coquantur

℞. *Colanæ c. album ovi clarificat.* ℔. iiß.
add.
Syrup. de Symphyto ℥iii
de althea ℥ii
Oxymel simpl. ℥iß.
M.

EPISTOLA XVII.

De palpitatione cordis.

Pro Serenissimâ Principe & Dominâ, Dominâ SOPHIA, PHILIPPI Ducis Pomeranorum, viduâ.

An die HochEdelgebohrne VielEhrenreiche und Hochtugendsame Frau Margaretha gebohrne Versin Fürstlich Treptowische wolverordnete Hoffmeisterin 2c. 2c.

HOchEdelgebohrne / Viel-Ehrenreiche und Hochtugendsame/ Insonders hochgeehrte Frau Hoffmei-

meisterin/ deroselben sind meine geflissene Ehrendienste stets bereit/ uñ habe aus deroselben eigenhändigen Briefflein nicht sonder Mitleiden ersehen / was gestalt die Fürstliche Frau Wittbe / unser allerseits gnädige Fürstin und Frau / neulicher Zeit mit einem schweren Hertzklopffen überfallen uñ dannenhero mein räthliches Gutachten und Verordnung dienlicher Artzney mittel gnädigst begehren.

Verhalte hierauff nicht / daß zwar das Hertzklopffen aus vielen Vrsachen entstehen könne/als etwa von bösen auffsteigenden Dünsten oder von scharffen hitzigen und faulen Feuchtigkeiten und Geblüth/ von Mangel der lebendigen Geister/ von Würmen/von starcker Bewegung des Leibes und insonderheit des Gemüths/ als von hefftigem Zorn/ Eiffer/ Furcht/Schrecken/ von vielem Gram/ Traurigkeit und dergleichen/ welche alle zu erkennen und zu unterscheiden sehr schwer/zu beschreiben aber etwas weitläufftig fallen würde.

Bey Ihr Fürstl. Gnaden finde ich keine andere Vrsache / als einen Mangel der lebendigen Geister/welcher von hohem Alter / zu mahl Ihr Fürstl. Gnaden schon das 73. Jahr erreichet/ herrühren thut.

Ob nun zwar sothaner Mangel schwer zu ersetzen/ würde doch meines erachtens nicht undienlich seyn/ daß Ihr Fürstl. Gnaden alle Tage etwas an guten hertzstärckenden Artzneyen gebrauchen/uñ daneben kräfftige wolnehrende Speisen geniessen möchten.

An Artzneyen übersende ich hierbey ein Perlenwasser/ darvon können Ihr Fürstl. Gnaden alle Morgen und Abend 2. oder 3. Löffel voll einnehmen / als auch sonst zu iederzeit wann sie einge Beschweer vom Hertzklopffen oder Mattigkeit und Ohnmacht empfinden.

Bißweilen können Sie von der hiebeykommenden Confection einer Haselnuß groß oder etwas mehr in einem Gläßelein Malvasier zart reiben laßen und austrincken. Oder von denen verordneten Perlen-küchlein etliche auffesse/die Hertzgrube/Pulßadern und Nasenlöcher sol man zum öfftern mit dem verordneten Hertz-Balsam bestreichen und das überschickte Pflaster stets auff dem Hertzen tragen / weil mir wissend daß Ihr Fürstl. Gnaden wolriechende Sachen gar wol vertragen können.

Was die Speisen anlangen thut/müssen dieselben also beschaffen seyn / daß sie leicht und wol zu verdauen und viel und gut Geblüth geben/als Mandel / Wein und Bier-Süplein mit frischen Eyern/ Saffran/Zimmet und Zucker zugerichtet. Item Krafft-Suppen von gestossenen Kappaunen oder von Reiß / Schwaden / Eyer / Grütz ꝛc. mit

süs-

... frische Pinel-
... Mandelkorten/welch
... Eyer/Schaf
... Zieglichen/
... Droßlen/
... Schnepffen/ Ringel-
... Vögel/ Reb-Hasel und
... gebratet un was man
... den wolnehrenden
... Gelegenheit der Jah-
... kan.
... Geträncke kön-
... Gnaden ihr eigenes
... Sie gewohnet/
... befunden/gebrauchē/
... beym Essen allezeit ein
... Malvasier/Musca-
... zu sich nehmē.
... Fürstl. Gn. mit gehen
... nicht bewegen kön-
... Morgends die Ar-
... mit warmen
... gar sanfft und ge-
...
... Leib etwan verschlos-
... das vorhin verordnete
... oder nur eine feiste
... welche ziemlich ge-
... werden / wie der
... Hoffmeisterin schon bekant
...
... an nächtlicher Ruhe
... Mangel vorfalle / kan
... Fürstl. Gn. ein Mandel-
... weissem Mohn/See-
... Rosenwasser zugerich-
... Tröpfflein von der

Essenz von Ambar/so in Ihr Fürstl. Gnaden Apothecklein verhanden/ darunter gemischet eingeben und die Schläffe an der Stirn und Nasen-Löcher mit Muscaten-Balsam bestreichen / auch ist alsdann ein Fuß-Bad von Violen / Lactuc Seeblumen/Camillen / Weydenblättern/ Dille/ weissen Lilien / Betonic und etlichen Mohn - Häuptlein zugerichtet nicht undienlich.

Zu stärckung des Hertzens und Erfrischung derer lebendigen Geister / dienet insonderheit eine gute gesunde und reine Lufft. Bey hellem/ klarem/ warmen Wetter un Sonnenschein kan man die Fenster in Ihr Fürstl. Gn. Gemach öffnen/ insonderheit dieselben so gegen Morgen stehen.

Wann aber kaltes/ nebeliches/ ungestümes oder trübes und nasses Wetter einfället / soll man sie zuhalten auch die Thüren mit Tappeten verhengen und ein hellbrennendes Camin-Feuer von Wacholder oder Aeschenem Holtz anmachen und alle Morgen und Abend ein warmes Eysen mit Lavendel und Rosen-Wasser besprengen/ hernach mit denē verordneten wolriechenden Stängelein bestreichen/ welche das gantze Gemach mit einem schönen lieblichen und anmuthigen Geruch erfüllen.

Wann dieses alles wol in acht genommen und fleissig gebraucht

[illegible] de pomis ℥ii
[illegible]
[illegible] Emplastrum.
[illegible] scarlat. in q.s.
[illegible] cordis & obducatur
[illegible] rubr.

[illegible] Hertz-Pflaster.

* *

[illegible] Benzoi.
[illegible] calamit. ana ℥ii
[illegible] grysee
[illegible] alexandrin.
[illegible] puriss. ana ℈ii
[illegible] ex florib. ʒß.
Cinamom. ℈i.
Caryophyllor.
Citri ana ℈ß.
[illegible]ami Indici q. s. pro incor-
[illegible] F. massa ex quâ formen-
[illegible] dalcones oblongi sive tere-
[illegible]
[illegible] D. in scatulam.
[illegible]nglein zum reuchern.

[E]PISTOLA XVIII.

[De A]quâ meâ Cordiali ex succis,

ad

[Magni]ficum & Nobilissimum

[D]n. L. C. A. S.

[illegible] Magnificentiæ Tuæ [illegible] nobis Drenovi- [illegible] simul mihi innotuit ac discessus, alioquin non intermisissem.

Vicinas pulsare fores & jungere dextram
Dextræ & doctiloquas audire & reddere voces.

Quanquam fortè molestum hoc esse potuisset in arduis occupato, ut celer iste transitus tacitè quasi innuere videtur. Doleo equidem hanc jacturam, sed minùs tenaciter, cùm ex legatione ad Serenissimum nostrum suasu ordinum Magnif. Tuæ brevi suscipiendâ, novi congressûs spem concipiam minimè ancipitem: Interea nihil urgeo, quam benevoli adfectus constantiam de quâ me dubitare non sinit Mæ. Tuæ candor & integritas. Cœterum Illustrissimæ Principi obsequia mea humiliter deferri peto, juxtim & aquam meam cordialem ex succis, in febribus ardentibus & malignis maximè salutarem: Mitto & strenæ loco fictilia quædam è Belgio nuper allata, adfectu magis æstimanda quàm pretio, nisi forsan aliquid valoris accedat, à Tuâ, quam mihi promitto, commendatione: Medicamenta Ophthalmica faxo propediem sequantur. Interea Vale. Dab. in Hortulino meo d. XVII. Decemb. A. M. DC. XLIX.

Magnif. Tuæ

Observantissimus

B. TIMÆUS V. G. Mp.

 De-

Descriptio Aquæ Cordialis ex succis.

℞. *Succi Cerasor. nigr.* ℔iiii
rubi Idæi ℔iii
rosar. rubr. provincial.
pallid. ana ℔iß.
Granator. dulcium
acid. ana ℔i.
Citri ℔ii.
borragin. bugloss. ana ℔i
acetosellæ ℔ii

Misceantur & destillentur ex vasis vitreis lento Balnei calore.

EPISTOLA XIX.

De debilitate virium, siti, vigiliis & contractura digitorum ab Arthritide.

Ad Consultissimum & Amplissimum

DN. PETRUM PFEIL Judicii Falckenburgensis Præsidem.

WOl-Ehrenvester/ Großachtbarer und Hochgelahrter/ Insonders hochgeehrter Herr un̄ liebwehrter Freund / Dessen hochbeschwerliche Leibes-Ungelegenheiten und Schmertzen habe ich mit wahrer Compassion vernom̄en/von Hertzen wünschende/daß der allgütige Gott selbige in Gnaden wenden und gute beständige Gesundheit verleihen wolle. Was demnach erstlich die debilitatem virium und Mattigkeit betrifft/rühret selbe eigentlich [...] sipatione spirituum vitalium [...] che die dolores arthritici [...] alleine sehr hefftig gewesen/ son[...] auch ziemlich lange angehalten/ ca[...] siret/ worzu dann vigiliæ, [...] noch biß dato continuiren nicht w[...] nig geholffen; Damit nun selb[...] wieder reficiret werden möge/ [...] sende ich ein sonderlich Kra[...] Wasserlein und hertzstärcken[...] werge.

Von dem Wässerlein kan [...] Herr bißweilen 2. Löffel voll [...] der Lattwerge aber 3. Messe[...] tzen voll eins umbs ander [...] sels Weise gebrauchen und [...] ches am bequemsten geschehe[...] Morgends nüchtern und [...] tage etwan eine oder zwo St[...] vor dem Abendessen;

Auch kan von beyderley/ [...] nötig/ bißweilen des Nachts [...] genommen werden. Sonderlich [...] nen auch zur refection der [...] nen Kräffte gute wohlne[...] Speisen/ welche leicht zu ver[...] sind/ als gute Süpplein mit fri[...] Eyern Muscaten Blumen/ [...] ran/ Zimmet und Zucker zu[...] tet/ Hüner und Rindfleisch [...] Süplein von Gärsten [...] ber-Grütze mit kleinen Ro[...] angemacht / gestampffte [...] ssen oder Graupen/ frische [...] gesottene Eyer / Schaaf[...]

[illegible] Zieglein / Hü-
[illegible] hüner und was
[illegible] Speisen der
[illegible] nach man haben

[illegible] Hertzgrube und
[illegible] Händen mit dem ver-
[illegible] offters bestrichen
[illegible]ngende den Durst/
[illegible] Mattigkeit und
[illegible] Hitze dependiret, kan
[illegible] Juleb, welcher zu-
[illegible] stärcken wird / præ-
[illegible] : Nehmet gefeilet
[illegible] oder fünff Loth/
[illegible] Wasser darauff acht
[illegible] es so lange kochen/bis
[illegible] Finger breit einge-
[illegible] werffe ein wenig fri-
[illegible] Schalen darein/ neh-
[illegible] Feuer ab/ lasset es fest
[illegible] deckt so lange stehen/
[illegible] selber kalt worden/
[illegible] es durch ein reines
[illegible] thut von dem verord-
[illegible] fünff Löffel voll
[illegible] mischet es wol unter ein-
[illegible] cket davon nach Be-
[illegible] rhalb bey dem Essen/
[illegible] ein gutes Trünck-
[illegible] Biers gebrauchet. Die
[illegible] hero causiret worden
[illegible] um in sensum tactûs
[illegible] sensum quoque
[illegible] quo commoto
[illegible] excitantur &
[illegible] Weil aber die dolores nunmehr Gottlob remittiret/habe ich gute Hoffnung es werde der Schlaff sich auch allgemach wiederfinden. Ubersende zu Beforderung dessen eine sonderliche confection, von welcher der Herr des Abends umb acht oder neun Uhr einer Bohnen groß in einem Löffel voll Violen Safft gebrauchen kan. Worzu auch dienlich sein wird/ daß man des Abends die Fußsohlen mit ein wenig Hirschmarck / dessen ich hierbey etwas übersende / fein warm bestreiche.

Die contractura digitorum wird sich allgemach von sich selbsten wiederum verliehren; Wo nicht/ kan der H. die Finger Abend uñ Morgen mit dem verordneten Oel fein warm bestreichen / doch soll dieses nicht ehe geschehen/bis der tumor uñ inflammation gantz hinweg ist.

Daß der Herr eine curam prophylacticam bey añahendem Frühling anzustellen und sich deßfals ad tempus anhero zu begeben vermeynet/ist hochnötig. Diene dem Hn. besten Vermögens iederzeit gerne und thue hiemit denselben nebst seiner Hertzliebsten dem allgütigen Gott zu guter Gesundheit und allem erfreulichen Wolergehen treulichst empfehlen.

℞. Aq. m. cord. frig. ex
Succin ℥iii
ceras. nigr. ℥ii.

[illegible] Vester und Hochge-
[illegible] insonders hochgeehr-
[illegible] Schwager / großgünstiger
[illegible] Schwager und Gefatter/dem-
[illegible] meine geflissene Dienste/
[illegible] Wünschung guter Gesund-
[illegible] aller gedeylichen prosperi-
[illegible] bevor/ und habe aus dessen
[illegible] ersehen was er wegen
[illegible] und Schwachheit seiner
[illegible] Kräffte/als welche von Tage
[illegible] mercklich beginnen abzuneh-
[illegible] mich gelangen lassen.
[illegible] hierauff nicht daß so-
[illegible] imbecillitas virium meines
[illegible] nirgends anders herrühre
[illegible] caloris nativi & humidi radi-
[illegible] longam ætatem consum-
[illegible] continuumque vitalium pau-
[illegible] Vividus enim ille humor
[illegible] à calore Spiritûs insiti,
[illegible] decursu sensim absumitur,
[illegible] vero hic quem innatum,
[illegible] dicimus pabulo desti-
[illegible] ipse tandem evanescit.
[illegible] zwar das jenige was æ-
[illegible] decursu von dem humido radi-
[illegible] abſumiret / nicht wie-
[illegible] mag repariret werden/ kön-
[illegible] die Spiritus influentes, à
[illegible] humidum illud & spiritus
[illegible] convenientia alimen-
[illegible] menta eine Zeitlang er-
[illegible] ernehret/und also die Kräf-
[illegible] erhalten werden.
[illegible] die alimenta anlanget / sol-
[illegible] solche Speisen genossen

werden/ welche viel und gutes Nutriment geben und leicht zu verdauen seyn/ als Mandelsuppen/ Wein- oder Bier-Süplein mit frischen Eyern / Muscatenblumen / Saffran/ Zimmet und Zucker zugerichtet/ Hüner- und Rindfleisch-Brühen/ Krafft-Suppen von Capaunen/ gute Gärst- oder Haber-Grütz Süplein mit kleinen Rosienen abgekocht/ Reiß/ Schwaden oder Eyer-Grütze mit süsser Milch/ frische weichgesottene oder verlorne Eyer/ Schaaff- und Lammfleisch / junge Zieglein/ Hüner/ Capaunen/ Hasel- Reb- und Berghüner/ Lerchē/ Droſſeln/ Kramßvogel/ Ringeltauben/ Schnepffen / und was man sonsten nach der Zeiten Gelegenheit an gesunden Speisen haben kan.

Daß der Herr Cantzler wie ich vernehme des Tages nur einmahl etwas Speise geneust / ist gar nicht dienlich. Senes enim, secundum Hippocratem, sæpe reficiendi & non solùm bis de die cibandi sunt, sed ter, cibusque in tres partes dividendus. Primò quidem jentaculi loco jusculum aliquod vel ovum aut simile quid exhibendum, quod trium horarum spatio ferè concoqui possit: Postea prandium paullò ante meridiem sumendum. Tandem circa vesperam cœnandū. Und ist alten Leuten zu erhaltung und refection derer Kräffte sehr zuträglich/ daß sie offters jedoch nur

wenig

wenig von gesunden wolnehrenden und leicht verdaulichen Speisen zu sich nehmen.

Pro potu ordinario wird der Herr Cantzler ein gutes klahres Bier welches nicht zu jung auch nicht zu alt / sondern mediæ ætatis und nicht zu starck von Hopffen ist/ gebrauchen / auch jedesmahl bey dem essen ein Tröncklein guten Rheinischen Wein zu sich nehmen / oder welches fast besser ist / ein wenig Weitzenbrodt / Zimmet und Zucker in den Wein thun und selbigen als eine Kalteschaale gebrauchen; Mica enim panis vino intincta, spiritûs præ cæteris reficit, cujus effectum velut actu agentis in momento quasi experiuntur languidi. Platerus tom. 1. prax. cap. X.

Die Medicamenta welche in hac virium imbecillitate, nützlich können gebraucht werden/ sind mehrentheils Cordialia quæ facultatis vitalis robur reficiunt, spiritûs instaurant, augent & conservant.

Dieser Art ist nun auch das Zimmetwasser/ dessen der Herr Cantzler in seinem Schreiben gedencket; Insonderheit so es mit gutem Malvasier oder Spanischen Wein und etlichen Cordialibus destilliret wird/ mit dem succo pomorum, davon der Herr Cantzler schreibet habe ich es nicht versucht/ der Herr Gefatter kan dessen eine zimliche quantität herüber senden / wil alsdann eine Probe damit machen und [illegible] gut befinde dem Herren Gefa[illegible] zuschicken.

Sonsten ist in imbecillitate [illegible] um ex senio sehr dienlich das [illegible] vitæ Matthioli, Aqua odo[illegible] preciosa, Aqua Cordialis [illegible] aqua vitæ alba Dresdensis, [illegible] virtutum Anhaltina, perlar[illegible] tonis, carbunculi, instaurans [illegible] manni, Confectio Alkermes, [illegible] Hyacyntho Essentia citri, [illegible] Satyrionis und dergleichen.

Ich habe unter andern fo[illegible] mixtur bey alten Personen / [illegible] derheit bey der Fürstl. Frau [illegible] ben zu Treptow und Rugen[illegible] sehr gut befunden.

℞. Rotul. man. Christi perlat. ℥iii

teratur in mortario [illegible] reo affundendo

Ol. Cinamom. gt XI
Maceris gt IX.
Caryophyller. gt vi
Nuc. Moschat gt X.

Essent. ambræ gt XXvii.
velleris aurei Weidn. ℈ii.
Spirit. rosat. gt XXX.
rubi Idæi
Meliss.
Citri ana gt XI.

Confect. Alkerm. Monsp[illegible] ℥ii.

Misceantur exactissime

Es kan aber der Herr Cantzler erstlich das Cannelwasser/ welches ihm vorhin wolgedienet/versuchen/ und daneben von dieser mixtur etwa eine Haselnuß groß alle Morgen gebrauchen/ da es nötig kan er auch von oberzehleten confortantibus allezeit etwas mächtig werden.

Der allgütige Gott wolle den Herrn Cantzler in diesem seinem hohen Alter stärcken und dem gemeinẽ Vaterland als auch den lieben seinigen zu gut bey Gesundheit und Leben fristen und erhalten umb Christi willen/ dessen hohen Obacht meinen hochgeehrten Herrn Gevattern ich hiemit treulichst empfehlen thue und verbleibe ꝛc.

EPISTOLA XXI.

De animi deliquio per consensum.

Ad

Reverendum & Excellentissimum

DN. IMMANUELEM KÖNING,

S.S. Theologiæ Doctorem & Diœceseos Caminensis Superintendentem &c.

Filiam Tuam, Reverende & Excellentissime Vir, Fautor & Amice honorande, lipothymia sive animi deliquio interdum corripi, præsertim circa novilunia, uti scribis, ab utero est, id quod ex mensium retentione satis patet. Collectus enim ibidem & corruptus sanguis menstruus, aliique vitiosi humores, mephiticos interdum exhalant vapores, qui cor petunt & spiritûs vitales insigniter afficiunt, ut liberè moveri & per arterias in corpꝰ diffundi non possint, idq; potissimum circa novilunia, quo tempore sanguis menstruus movetur & exitum quærit. Etenim,

Luna vetus veteres, juvenes nova luna repurgat.

Tota itaq; curatio extra paroxysmum ad fluxus menstrui provocationem dirigenda, quod ut commodè fiat,

I. Viæ communes eluantur Clystere vel decocto nostro laxativo.

II. Deinde præparantia ex attenuantibus & incidentibꝰ usurpentur:

℞. *Aq. nr. aperitiv.* ℥vi.
Meliss.
Arthemis. ana ℥ii.
pulegii
Calaminth. ana ℥iß
Syrup. nostr. aperitiv. ℥iii
de arthemisia ℥ii
Spir. Salis. gt XXI.

Misc. pro 6. dosibus manè & vesperi assumendis Post singulos haustûs capiat aquæ cinamomi cochlear unum vel duo.

III. Humores præparati evacuentur:

℞. *Extract. nr. solutiv.* ℈i.
Resin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom gt ij.
M. cum aq. Cinam.
F. pilulæ No. IX.
deaurandæ.

IV. Hinc tribus circiter ante novilunium diebus, præmisso pediluvio vena in talo aperiatur.

V. Postmodum menses moventia exhibeantur, initio quidem mitiora:

℞. *Fol. Rorismarin. Mj*
Meliss.
Dictamn. Cretic. ana Mß.
Apic. flav. lil. alborum
Flor. Cheiri
lavendul.
bellid. hortens.
Calendul. ana p. j.
Croci integri ʒi.

Infundantur per triduum in vini Hispanici ℔iii. vel. iiij.

De colaturâ bibat quolibet mane cyathum unum, cum jejunio trium horarum.

Vesperi autem sub ingressum lecti delibet aquam vitæ mulierum.

Interea & pediluvia & insessus ex emollientibus, laxantibus & menses moventibus usurpentur.

℞. *Rad. althea*
lil. albor. ana ℥ii
levistici
aristoloch.
bryon ana ℥i.
Herb. calaminth.
Meliss.
arthemis.
Mercurial.
pulegii ana Mij
Fol. Sabina
lauri ana M. 1½
Flor. Chamæmel. Mij.
Cheiri.
lavendul. ana Mj.
Bacc. Juniperi ℥iij.
Incidantur grosso modo
D. ad chartam.

Si hæc non profecerint præparantia & purgantia per vices repetenda & postmodum fortioribus menses moventibus utendum, quale est Electuarium de chalybe, Extractũ sabinæ, Balsã. ♃is castorei oleum succini, pulvis Fallopii ex decocto sabinæ sumptus & id genus alia: vel

℞. *Elix. Propr. P.* ʒii.
Essent: Castorei ʒi.
M. Detur â guttulis X. ad XXI. ex vino albo actu calido cum Cinamomo, macere & croco.

Extrà fiat suffitus ex Colocynthide, quem efficacissimum in multis deprehendi.

Et hæc quidem tempore intermissionis: in ipso autem paroxysmo Cordialibus agendum, ita tamen ut aliquid ex uterinis admisceatur:

℞. *Aq. nostr. Cordial. calida*
Carbunculi

Cina-

Cinamom. ana ℥ii
Hyster. Minsicht.
vitæ mulierum
Meliss. ana, ℥i
Spirit. Cerasor. nigr. ℥ß
Meliss. ℥i. *Misc.*

vel instilletur aqua nostra Heroica cum Essentiâ Melissæ.

Ubi paululum ad se redierit ægra detur pulvisculus vel centies à me expertus:

℞. *Margarit. præp.* ℈ii
Fœcul. bryon. ℈i.
Castorei. gr. XV.

M. F. pulvis pro tribus dosibus ex vino calente cum Croco Cinamomo & macere sumendus.

Naribus subinde admoveatur castoreum aquâ nostrâ Heroicâ conspersum, pulsibus autem & cordi Epithemata ex vino rubello & speciebus Diamargariti calidi.

Sed & pedes fricentur pannis asperis & calentibus ut sanguinis & vaporum ad inferiora fiat revulsio.

Hæc si methodicè & diligenter adhibeantur observato & decenti victus regimine, non dubito, quin ab insultibus hisce imposterum immunis futura sit, & ut sit DEUM precor, cujus tutelæ & Te, Vir Excellentissime, cum tuis commendo. Dab. Colbergæ d. XV. Martii. ANNO M. DC. XXXVII.

EPISTOLA XXII.

De Aquâ vitæ Anglicâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.
Fratri dilecto.
BALDASSAR TIMÆUS
von Guldenklee.
Salutem & amoris constantiam.

Quod proximis Tuis non respondèrim, dilecte Frater, ægritudine meâ factum est. Incidi enim præteritâ die Mercurii in febrim continuam ardentissimam, quâ cum adhuc conflictor dubio admodum eventu, ut in acutis, quēadmodum nosti, fieri solet.

Accedit periculum ab anno climacterico, qui mihi nunc octavus ex novenario agitur. Ego quidem tot laboribus fractus, nullo ampliùs vivendi desiderio teneor, brevi forsan manes magni illius amici nostri Rungii salutaturus; utinam placidâ & beatâ morte, de quâ quidem fide in CHRISTUM obfirmatus minimè ambigo. Tu interea ut vivas, mi Frater, ecce aquam vitæ, quam desideras: Verum illud nectar cœlo delibabimus, Vale d. XXI Junii Anno M. DC. LVI.

Descriptio Aquæ Vitæ Anglicæ communicata ab Illustri Viro
Dn. GEORGIO FLEETVOODIO Anglo.

℞. *Passul. major. Damascen.* ℔iii
Dactyl. enucl. ℔ß.
Fol. Melissæ Mi ß
Rad. Anglic. ℥iß.
sem. anis. fœnic. ana ℥i.
Nuc. Moschat. No. V.
liquirit. rasæ ℥iß.
*Flor. papav. errat M*iii
Cinam. acutiss. ℥iiß.
Caryophyllor. ℥iß.

Grosso modo concisis & conquassatis affund. Spirit. vini Malvatici ℔XVI. Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur.

Add. Aq. papaveris errat. & rosar. optimæ ana ℔ii Sacchar. Candid. alb. ℔ii.

Moschi Alexandrini gr. vii
Ambræ gryseæ gr. XV.
Misc.

EPISTOLA XXIII.

De palpitatione cordis validissimâ.

Nobiliss. & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO, von Guldenklee.
Sereniss. Electoris Brandenb. Archiatro &c.
CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, D.
S. P. D.

EDler/ Vester und Hochberahmter/ insonders großgünstiger hochgeehrter Herr Doctor, großgeneigter Gönner/ sonderbahrer Herr und Freund.

Die Ehre so ich mehrmahlen / in meines hochgeehrten Herrn Doctoris Gegenwarth genossen/ erkühnet mich mit diesem meinen hochgeehrten Herrn Doctorem zu ersuchen/ und dessen hochverständiges judicium über eine Sache einzuholen. Bey uns befindet sich ein 40. Jähriger Bürger/ ein sanguineocholericus, selbiger wird durch die Soldaten wegen der Contribution hart gedrungen/ worüber er sich hefftig eifert/ und in eine seltzame Kranckheit fället; Ich werde gefordert / befinde ihn in folgender Beschaffenheit: Die extremitates, als Hände/ Füsse/ und die Nasen wahren erkaltet / die Augen flüchtig/ die Rede verworren / und das Gesichte sahe gar gefährlich aus. Das Hertz klopffte daß man es hören könte / und der Leib war verschlossen/ ich ergriffe den Pulß/ von selbigen war aber das geringste nicht zu mercken / und der Patient war auch so unstät / daß er alle Augenblick das Lager veränderen wolte. Bey so gestalten Sachen erachte ich daß durch das Eyfern/ bilis sich ergossen cumq; alio humore sich vermischet/ und einige malignität an sich genommen / wo durch das Hertze angefochten / die Spiritus vitales

tes dissipiret, und die Spiritus animales turbiret worden: worauff ich alsobald ein Clystir appliciren ließ/ selbiges operirte etwa nach einer halben Stunden/ und bracht eine grosse quantität von dem excremento mit welches so übeln Gestanck von sich gab/ daß es nicht zu schreiben; bald darauff ließ ich einen bolum de confect. Alkerm. & lapid. Bezoar verfertigen/ welche der Patient gebrauchte/ und mit meinem liquore de aq. Theriacal: Frag. acetos. c. syrup. granat. & par. spir. sulph. hierunter spülete/ darauff ward er etwas still/ es daurete aber nicht lange/ da gieng das umbbetten wieder an/ und die Natur movirte sich per sedem, welches selbigen Tages bey 8. mahl geschahe: Weiln aber ein ungleicher Durst ihn quälete/ ließ ich das decoctum C.C. machen c. syr. granat. & par. spir. Sulphur. misciren/ davon er den gantzen Tag mit guten Vergnügen Tranck/ gegen Abend aber versuchte ich die extremitates zu erwärmen/ ließ warmen Wein machen/ und sie damit waschen/ aber vergeblich/ sie waren kalt und blieben kalt/ und der Pulß wolte sich imgleichen nicht mercken lassen. Die folgende Nacht war gar unruhig/ biß morgends voriges medicament gebraucht ward. Mit selbiger Cur habe ich nun bey 4. Tage angehalten/ und den Patienten nebest den Medicamenten mit guten kräfftigen Suppen/ und mit dem decoct. Capon. erhalten. Jederman zweiffelt an dessen restitution, ausser den Patienten/ und ich/ wir haben guten Muth/ weilen sich die Natur jedesmal nach brauchung der Medicamenten auff 2. oder 3. Stunden ermuntert/ und der Patient die Medicament begiehrlich zu sich nimbt. Nun muß ich gestehen daß mir dergleichen Patienten niemahlen zuhanden kommen/ daß ich nöthig erachte solches meinem hochgeehrten Herrn Doctori, als einem weit berühmten Practico zu hinterbringen/ und dessen hochverständiges Judicium einzuholen/ mit dienstlicher Bitte mein hochgeehrter Herr Doctor wolle selbiges nicht in übeln vermercken/ sondern es dem guten Vertrauen/ so ich auff des Herrn Doctoris grosse humanität gesetzet/ zu schreiben. Sich versichernd/ daß ich solches mit angenehmen Diensten zu ersetzen mich höchst bemühen werde. Meinen hochgeehrten Herrn Doctor Christi Schutz empfehlend. Stargard. den 3. Decembr. Anno 1659.

Meines hochgeehrten Herrn
Doctoris

dienstwilligster

CHRISTOPHORUS HEINRICUS. RUELIUS M. D.

Excel-

Excellentisſimo & Clarisſimo

DN. CHRISTOPHORO HEINRICO RUELIO Med. D. & Practico apud Stargardenſes ſolertiſſimo &c.

BALDASSAR TIMÆUS V.G.

S. P. D.

Ehren-Vester/ Großachtbahrer und Hochgelahrter

Insonders großgünstiger Herr Doctor, Hochgeehrter liebwehrter Freund/ ob ich zwar den Caſum, welchen mein Herr in seinem Schreiben proponiret gebührend zu untersuchen/ wegen anderer Obliegenheiten itzo behindert werde/ habe ich deñoch nicht unterlassen wollen mein geringes Sentiment / so viel in der Eyl geschehen können/ hierüber zu eröffnen.

Erstlich befinde ich nicht geringe Indicia latentis cujusdam cacochymiæ, wie unter andern ex Mephitico illo excrementorum fœtore abzunehmen: Diese Camerina ist nun durch starcken Eyffer und Zorn gewaltig beweget worden: Per iram enim, maximè ſi vehemens ſit, non tantùm ſanguis & ſpiritus, ſed & humores qui antea quieti erant, commoventur. Ex commotis autem vitioſis humoribus, vitioſi etiam vapores exhalant, qui ad cor delati, ſpiritûs vitales inquinant & infeſtant, expultricemque irritant, ut contra id quod cordi moleſtum eſt, inſurgat, & vehementiori motu expellat, & quia per excandeſcentiam etiam ſpiritus efferveſcunt, motuque inæquali & in ordinato Cor afficiunt, palpitatio hæc eò vehementior eſt, ut etiam ab adſtantibus auditu percipiatur.

Extremorum autem frigus à recurſu ſanguinis & ſpirituum ad interiora, ut noſti, dependet. Nec mirum videri debet, ſermonem etiam eſſe confuſum, oculos vagabundos & faciem truculentam, ſiquidẽ nec ſpiritûs animales, eorundemq; actiones ſalvæ eſſe poſſunt, ſi vitales rectè ſe non habeant, cum illi ex his generentur.

Dieses ist zu verwundern daß man keinen Pulß fühlen oder mercken kan/ præſertim in palpitatione cordis tam validâ & vehementi: Palpitatione enim cordis laborantibus pulſus arteriarum plærumq; eſt vehemens & jugulares ſubſultant ob irritationem magnam; niſi à ſpirituum defectu excitetur, in quâ etſi pulſus ſit parvus tamen tactu percipitur. Zwar kan der pulſus arteriarum bey etlichen an dem gewöhnlichen Ort in carpo ſcilicet brachiorum nicht gemercket werden/ ſi arteriæ profundiùs in carne lare-

lateant & multâ carne tectæ sint, vel si vitiosum situm â naturâ habeant, aut tubercula circa arterias hæreât, vel cicatrix post vulneratam arteriam relicta sit. Ob aber etwas der- gleichen bey diesem Patienten zu finden/ kan ich nicht wissen/ weil dessen gar nicht gedacht wird.

In Prognostico hab ich fast Zweifel:

1. Quia pars Princeps, ipsum scilicet cor laborat, & quidem læso motu, quo vita conservari debet.

2. Quia palpitationes cordis sæpè in Syncopem degenerant, & hominem subitò jugulant.

3. Quia extrema frigida etiam adhibitis fomentis non recalescunt.

4. Quia alvi dejectiones nimis sunt fœtidæ, id quod magnam humorum corruptionem indicat.

V. Quia vanè se jactat æger & de latere in latus volvitur, situmq; in momenta mutat, id quod magnâ cordis anxietatem indicat. Anxietates autem omnes nisi sint criticæ, pro malis habentur. 2. prorrhet. aphor. 27. præsertim si cum extremorum refrigeratione conjunctæ sint. Aphor. 2. in Coacis.

Bey der Curation habe ich nichts zu erinnern/ ohn allein daß meines erachtens nicht undienlich seyn würde/ so man ad sanguinem vitiosum cor opprimentem evacuandum, fervidum autem eventilandum, die Median am rechten Arm öffnen ließ/ quo remedio Galenus 5. de loc. affectis cap. 2. plurimos se curasse testatur, eos imprimis qui juvenes aut in declinante ætate constituti sani repentè cordis palpitatione correpti sunt.

Sonst hab ich folgendes Perlen-Wasser iederzeit sehr gut befunden.

R. *Aq. nostr. cordial. ex succ. è typhis cervor. ana* ℥ii.
Carbunc. ℥iß.
Cinam. ℥ii.
Cort. citr. ℥i
Spir. ceras. nigr. ℥ß.
rosar.
fragor.
rubi Idæi
Citr. ana gt. XV.
Magistr. perlar. ʒii
Coralior. ʒi
Rot. man. Christ. perlat. ℥ß.
Misce.

Die Confectio de hyacyntho, vellus aureum Weidneri, Cordiale Crollii ex auro septem sigillis munito, Essentia citri, ambræ, Oleum perlarum &c. pflegen auch gut zu thun/ modò caussa prout natura ejus postulat & indicat tollatur.

Dieses habe ich in Eyl zu dienstfreundlicher Antwort nicht verhalten wollen/ und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treulichst empfehlen/ verbleibende 2c. 2c.

EPI-

EPISTOLA XXIV.

De pleuritide post abortum.

Ad Generosum & strenuum, D. JOHANNEM à BLUCHER Toparcham in Plate & Simmershausen &c.

HOchEdelgebohrner/ Gestrenger/ Mannvester und hochbenamter/ Insonders hochgeehrter Herr/ demselben zu dienen bin und verbleibe ich stets bereit/und habe mit sonderCondolenz vernommen/ was derselbe wegē seinerEheliebstenSchwachheit an mich gelangen lassen/befinde nach fleissiger Erwegung aller Vmbstände/daß neben dem abortu,qui in mēsem quintum incidit, eine pleuritis sinistri lateris verhanden/ wie solches die Seitenstiche/ Husten/ und große Hitze sattsamb confirmiren.

So viel den abortum betreffen thut/ ist GOtt Lob die meiste Gefahr desfals schon vorbey/ dafern nur die Secundinæ oder Nachgebührt nicht zurück gebliebē/und der fluxus post partum nicht gar zu häuffig oder zu wenig erfolget/ welches ich dennoch nicht besorgen thue/ weil in literis davon nichts gedacht ist. So werden auch die anwesenden Frauen und insonderheit die Hebamme hierauff sonder Zweiffel gute Acht gehabt haben: Solte aber dergleichē etwas bey der FrauSechswöchnerin sich befinden/ müste es schleunigst berichtet werden/ zumahl große Gefahr darob stehet.

Was die SeitenStiche oder pleuritidem anlangen thut/wird dieselbe inter morbos acutos gerechnet und ist sehr gefährlich/ insonderheit bey dē puerperis;das vornehmste remedium bestehet in venæsectione, worbey aber gleichwohl grosse Vorsichtigkeit von nöthen/ und ist in absentiá fast nicht wol hievon etwas zu determiniren: Kürtzlich sind folgende Vmbstände in Acht zu nehmen.

1. Ob der weibliche Fluß nach der Geburt sehr starck uñ häuffig sich erwiesen/ oder auch noch seinen Lauff hätte/ ist das Aderlassen nicht nötig.

2. Ob die Frau patientin/ bey dem Husten beginnet an schleimiger/ blutiger oder anderer materi auszuwerffen/uñ ihr solches leicht ankommet/ ist das Aderlassen ebenmäßig nicht nötig/bevorab weil dies quartus schon passiret.

3. Ob die Frau sehr schwach und matt wäre/ kan das Aderlassen auch sicher nicht geschehen. Ist aber der Fluß nicht häuffig/ sondern geringe gewesen/ oder sich zu zeitig gestillet/und noch etwas Kräffte bey der Frauen verhanden/ ist hochnötig daß von stund an die Ader am lincken Fuß unten am Knochel oder nicht weit davon/ wo die Ader am besten zu sehen ist/ geöffnet/ und etwas Blut gelassen werde.

An Medicamenten sind verordnet.

1. Eine

...mulsion vor die Sei-... soll man den hal-... Becherlein giessen/ ...warm werden lassen/ ...Frauen von stund an/es ...Tage oder in der Nacht auszu...geben/und weder an Spei-...tranck etwas ihr reichen/biß ...eine Stunde vorbey ist. ...7. Stunden soll man ihr ...3. Theil der Emulsion ...trincken geben.

...lich soll man sie also bald ...verordneten süssen Man-... an der Seiten da die Stiche ...warm schmieren/und da ...erung erfolget/ von dem ...Pflaster fein dünne ...und etwas streichen lassen ...warm machen und auff ...legen/dieses pfleget gute ...zu geben. Man kan al-... frisch Pflaster überlegen

...die Emulsion vor die Sti-...mahlen/wie oben gedacht/ ...soll die Frau folgendes ...Decoct vor die Seiten-... Morgen nüchtern einen ...Trunck zu sich nehmẽ/ uñ zum ...2. Stunden darauff fastẽ. ...von diesem decoct sieben ...rein Becherlein gießen ...machen / hernach der ...auszutrincken geben / und ...Tage fleissig continuiren. ...nothnötig daß der Leib

stets offen gehalten werde / soll man der Frauen bißweilen ein Clystir beybringen lassen/ wozu ich dann etliche Kräuter neben dem Instrument überschicken thue / und kan das Clystir folgender maßen præpariret werden.

Nehmet von den verordneten Kräutern eine Hand voll / gießet einen Stoff rein Wasser darauff/lasset etwa eine viertel Stunde lang kochen/hernach seigts durch ein rein Tuch/ nehmet dieses decocti einen halben Stoff/ oder etwas weniger/ thut von der Lattwergen zu den clystiren 3. Löffel voll dazu/ mischets wol unter einander / und lasset es der Frauen nicht zu heiß auch nicht zu kalt beybringen.

Wann schon keine sonderliche Leibes-Verstopffungen verhanden wären/soll mann dennoch dieses Clystir gebrauchen/ weil sie in der gleichen affecten ihren sonderlichen Nutzen haben.

Demnach auch zu besorgen daß große Mattigkeit möchte verhanden seyn / übersende ich ein sonderlich Krafftwässerlein / davon kan man der Frauen einen oder 2. Löffel voll zum öfftern eingeben/es sey bey Tage oder Nacht.

Von dem verordneten Pulßwasser soll man der Frauen fast alle stunden etwas auff die Pulßadern an den Händen legen. Was die diæt anlanget/werdẽ die anwesendẽ Frauen

Fleiß anwenden/ daß die Frau Patientin mit guten Krafft-Süplein und dergleichen versehen werde. Wein aber muß durchaus nicht gebrauchet werden/ biß zum wenigsten 7. oder 9. Tage vorbey seyn.

Es ist in dieser Kranckheit nichts bessers/ als die Süplein welche von Gärsten Grütze/ gar dünne durchgeschlagen/ und mit kleinen Rosienen und Feigen zugerichtet werden: unnd ist nötig/ daß die Frau Patientin alle Tage ein solch Gärsten-Süplein gebrauche.

Zum Ordinar-Tranck kan sie ein gutes abgelegenes Bier/ welches nicht starck ist/ gebrauchen/ muß aber nicht kalt trincken/ dann solches vermehret den Husten/ und behindert den Außwurff. Wegen der grossen Hitze übersende ich ein Gärstenwasser/ davon mag sie trincken/ so viel ihr beliebet. Der Allgütige barmhertzige GOtt wolle diese Mittel zu erfreulichen effect gedeyen lassen. Dessen Gnadenschutz meinen Hochgeehrten Herrn ich hiemit treulich empfehlen thue/ verbleibende ꝛc.

Descriptio Medicamentorum.

R. *Sem. Cord. bened.*
Card. Mariæ ana ℥iiß.
Sem. Melon. excort. ℈iiii
Aq. Card. bened.
Scabios. ana ℥ir
flor. Rhead. ℥is

M. F. *Emulsio*
add.
Pulv. nostri antipleurit. ℨi
Rotul. man. Christ. ℨii
M. D. in fictili
S. Emulsion auff 2. mahl.

***

R. *Herb. Scabiosæ*
Card. bened.
Card. Mar. ana Mß
Flor. papav. errat.
bellid. c. foliis
Violarum ana pii
Hyssopi pi
passular. minor. ℥ii
Ficuum. Novij
Sem Melon.
Card. bened. ana ℨii
fænicul. ℨi.
Incisa & conquassata coquantur ex f. q. aq. hordei.

R. *Colat* ℔ ii, *add. syrup. flor. Rhead.*
ex succo Cardui bened.
de liquirit. ana ℥i
Spirit. ♀*is acidi gt. Xvii.*
Misc. D. in fictili
S. Decoct. auff etliche mahl.

***

R. *Ol. amygdal. dulc. recens. expr.* ℥ii
D. in vitro
S. Süß Mandel-Oehl

***

Emplastr. nostr. contra pleuritidem ℥iii
F. Magdaleon
D. in vesica ad chart.
S. Pflaster vor die Seitenstiche.

***

R. Rad. althea ℥ii.
Herb. Malva c. toto miii
parietaria
violaria
Endivia
Veronica ana mis
Flor. chamamel. mii
Sem. q. frigid. major excort. ana ℥ß.
passular. minor. ℥iii
Incisa & conqvassata
D. ad chartam
S. Species zu etlichen clystiren.

***

R. Conf. pro Clyster. ℥iiii
Elect. lenitiv. ℥ii
Unguent. Clysmat. ℥iiß.
Sal. gemm. ʒvi
M. D. in fictili
S. Latwerge zu etlichen Clystirẽ.

***

R. Aq. nostr. cordial. frigid. ℥iiii
Violarum
borraginis ana ℥ii
Aq. Cinamomi cum flor. borrag.
absq; vin. destill. ℥is
Carbunculi ℥ß.
Sacchar. violac. candis. ℥iii
M. D. in Vitro.
S. Krafftwasser.

***

℞. Aq. rosarum
rubi Idæi
violar.
borraginis ana ℥ii
Aceti rosac.
Succ. citri ana ℥i
Spec. cordial. frigid.
pro Epithem. cordis ana ℈iiii
M. D. in fictili.
S. Pulßwasser

***

R. Hordei mundi miii
Aq. puriß. ℔vi
Coq. ad crepaturam
In colatura serventissimâ insund.
Flor. Rhead. mi
passul. minor. ℥ii
Ficuum No. vij.
Sem. fœnicul. ʒis
Rad. liquirit. succulent. ℥ß.
ebulliant semel atque iterum.
Colatura D. j in vitro
S. Zugerichtes Gärstenwasser.

BALDASSARIS TIMÆI
von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM
LIBER III.
De plærisq; infimi ventris Affectibus.

EPISTOLA I.
De Cardialgiâ

Von GOttes Gnaden Frantz Heinrich/ Hertzog zu Sachsen/ Engern und Westphalen ꝛc. ꝛc.

UNsern wolgeneigten Gruß zuvor/ Edler und hochgelahrter / Insonders lieber Herr Doctor, wir haben ihm nicht bergen wollen / was maßen uns unser Beicht-Vater mit großer Wehmuth geklaget / wie daß seine Haußfrau hefftig kranck darnieder liege und unterschiedene Veränderungen in ihrer Kranckheit empfinde; Haben derowegen einliegendes dem Herrn übersenden wollen/ mit Bitt/ sein räthliches Gutachten hierüber zu eröffnen.

Weil es sich auch mit unser Reise eine Zeitlang verziehen möchte/ wolle der Herr unbeschwehrt in- mittelst auff unsere Frau Mutter gute Achtung geben/ und derselben mit seinem treuen Rath beywohnen; wir sind solches hinwieder zu erkennen erbötig gestalt wir ihm dann mit allen Gnaden beygethan verbleiben/ der Göttlichen Obacht uns sämptlich getreulichst empfehlende / Dat. Neuenhauß den 10. Aprilis Jahrs 1648.

Dem Edlen/ Vesten und hochgelahrten/ unserm lieben besondern BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee. Ihr Maj. der Königl. Frau Wittben/ in Schweden Leib-Medico auff Neugarten Erbsassen ꝛc.

Beschreibung der Kranckheit.

DIe Patientin befindet große Schmertzen in und um die Hertz-Grube / Angst zum Hertzen

also

... / daß sie nicht weiß / wo sie ... soll / bißweilen fället Sie ... Ohnmacht / hat grosse Hitze; ... und der Mund ist bitter/ ... brechen und übergeben/ ... aber schwer zu / und so endlich ... mit grosser Mühe heraus ge... wird/ist es lauter Galle/wann ... hat Sie etwas Geduld/ ... etliche Tage / bißweilen ... / vier und mehr Wochen. ... dessen hat Sie keinen appe... sondern vielmehr Grauen und ... vor dem Essen.

... Durchlauchtigen/Hoch... Fürsten und ... Herrn ... Frantz Heinrichen / ... zu Sachsen / Engern ... Westphalen ic. Meinem Gnä... Fürsten und Herrn.

... Durchlauchtiger Fürst ... Gnädiger Herr.

... Fürstl. Gn. meine unter... Schuldigkeit/wie sonst in ... Begebenheiten also auch in ... Was E. F. Gn. wegen ihres ... vaters Ehliebsten Schwach... mich gelangen lassen/ zu er... bin ich stets willigst und be... gestalt ich dann nicht unterlas... bald nach verlesung des über... Casus mein geringes doch ... meintes Sentiment abzufas... hierbey schrifftlich zu über... / nicht zweifflende/ es werde nach fleißigem und ordentlichem Gebrauch derer vorgeschlagenen Artzneyen erfreuliche Besserung erfolgen.

Was E. Fürstl. Gn. Frau Mutter/meine gnädige Fürstin und Fr. betreffen thut/ist dieselbe nach Gelegenheit ihres hohen Alters / GOtt Lob noch bey zimblicher Leibes disposition und Kräfften; Der allgütige Gott wolle J. Fürstl. Gnaden ferner zu langen Zeiten dabey erhalten; Meines Orts werde ich an fleissiger Auffwartung / wie bißhero geschehen/auch ins künfftige nichts ermangeln lassen/ und thue hiemit E. Fürstl. Gn. der hohen Obacht Gottes treulichst mich in deroselben beharrliche Gnade unterthänigst empfehlen verbleibende

E. Fürstl. Gn.

unterthäniger treuer beständiger Diener

B. T. V. G.

Der affectus womit die Frau behafftet/wird genennet Cardialgia, das Hertzgespann und kan von viel und mancherley Vrsachen entstehen.

Bey gegenwärtiger Patientinn wird diese Kranckheit verursachet von der Galle/welche sich bißweilen in den Magen ergiesset/wie aus der Bitterkeit des Mundes wegbrechen der Galle und andern Anzeigungen unfehlbahr abzunehmen.

Würde demnach nötig seyn

I. Daß die Galle durch dienliche evacuantia abgeführet werde/ worzu man bißweilen das purgierende Pülverlein A. bißweilen das laxierende Tränckleín B. gebrauchen könte.

Das Pülverlein kan man des Morgens früe in ein wenig warm Bier einnehmen; Das laxirende Tränckleín aber / wie es an sich selbsten ist / auff einmahl außtrincken. Auff beyderley muß man vier Stunden fasten / hernach ein abstergierendes Süpplein von Gärstgrütze mit kleinen Rosienen und Zucker zugerichtet / oder eine Hünerbrühe/ Rindfleisch- oder Erbiß-Suppe zu sich nehmen / sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten und der operation gebührend abwarten.

II. Daß Intemperies calida Epatis, worvon die Galle vornehmlich entstehet / alteriret und derselben Verstopffung eröffnet werde.

Hierzu würde meines Erachtens bey dieser Frühlingszeit nichts dienlicher seyn als das serum lactis caprini, dergestalt wie das verordnete Recept sub literâ C. außweiset/ præpariret. Davon könte die Fr. alle Morgen nüchtern einen zimblichen Becher voll außtrincken bis zu der Ordinar-Mittags-Mahlzeit darauff fasten und solches etliche Tage nach einander fleißig continuiren/ und damit der Magen dadurch nicht offendiret oder zu W[...]hungen und Winden Ursach ge[...]ben werde/ könte Sie alle mahl/ [...] Sie das serum lactis caprini ge[...]brauchet von denen Küchlein D. [...]liche auffessen und eusserlich [...] Magen mit dem Balsam B. [...] warm schmieren.

Auch wäre der Leber nicht undie[...]lich daß bißweilen etwas von [...] Conserva rosarum ℞ lata cum [spe]ciebus Diarrhodon. Diatrion. [San]tal. oder Conserva radicum Cicho[rii] gebrauchet würde. Eusser[lich] kan man das Ceratum Santalin[um] oder Emplastrum Epaticum [auf]legen.

III. Daß eine gute diæt geha[lten] und der Magen nicht mit har[ten] ungesunden Speisen beschweret [...] die Leber mit hitzigen Sachen/ [...] vielem Gewürtz / starckem W[ein] Mehr und dergleichen nicht [...] werde.

Auch ist zu meiden alles was [...] ist und Blähungen verursachet/ [...] Kohl/Rüben/Erbsen/Aepffel/[...] Obst rc.

Was sehr süsse ist / als Zuck[er] Honig und alles was damit [zuge]richtet wird/zumahlen alle süsse [Spei]chen gar leichtlich in Galle ver[wan]delt werden/außgenommen die [klei]ne Rosienen oder Corinthen/ [welche] der Leber sehr zuträglich seyn.

Die Speisen können mit Sa[uer]ampffer/Citronen/Johannesb[eeren ...]

[illegible]/Cichorien/Rosen Hindebeeren [illegible] Erdbeeren-Eßig / zugerichtet [illegible].

[illegible] ordinar-Tranck kan die Fr. [illegible] klares Bier / welches nicht [illegible] und hitzig ist / gebrauchen: [illegible] Morgens sol Sie nicht lange [illegible] den Magen nicht mit vielen [illegible] mancherley Speisen beschwe-[illegible] zwischen beyden Mahlzeiten des [illegible] ckens sich enthalten vor starcker [illegible] wegung des Leibes/und insonder-[illegible] vor Zorn und Eyfer sich bester-[illegible] hüten.

[illegible] paroxismo sol man sich bemü-[illegible] daß man die scharffen Gallmäs-[illegible] Feuchtigkeiten / welche sich in [illegible] Magen gesammlet per vomi-[illegible] von sich gebe und wegbreche/ [illegible] solches die schleunigste und [illegible] erung giebet; Hierzu dienet [illegible] die Finger oder eine Feder [illegible] Baumöl bestrichen in den Hals [illegible] und sich zum Brechen so viel [illegible] nötige.

Da man aber auff solche Weise [illegible] darzu gelangen könte / muß [illegible] etwas von geringen Brechmit-[illegible] gebrauchen: Als etwa das vo-[illegible] oder Brechträncklein sub lite-[illegible] ein wenig vom sale vitrioli in [illegible] Bier / welches fett mit [illegible] und Oel zugerichtet ist/ ein-[illegible].

[illegible] sich nun die Patientin 2 o-[illegible] mahl gebrochen/und die scharf-[illegible] Gallmäßigen Feuchtigkeiten mehrentheils weg seyn/kan man ihr eine oder 2. Messerspitzen voll von dem Pülverlein G. in aqua anodyna Quercetani, oder da man dieses nicht zur Hand hätte in destillirtem Camillenwasser eingeben / den Magen mit Rosen- und Quitten-Oel fein warm schmieren und ein Säcklein von Camillen/ Wermuth/ Rosen und Ibischwurtzeln darüber legen.

Da es die Noth erforderte/und die Hertzens Angst gar nicht nachlassen wolte/kan man 2. oder 3. gran von einem guten auffrichtigen Laudano opiato mit ein wenig Rosenzucker vermischen und der Frau Patientinn eingeben.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Rhabarbari electi* ℈iß
Resin. Scamm. gr. v.
☿*i* ⊖*lat. gr. iij.*
M. F. pulvis.
D. ad capsulam
S. Purgierendes Pulverlein. A.

℞. *Rhabarbar. optim.* ʒiiß
Infund. per noctem in aqua Calendulæ & Endiviæ ana ℥i
add. ☿*i* ⊖*lat. gr. vij*
Mane Colentur add.
Syrup. de Cichorio c.
Rhabarbaro ʒvi
de tribus ʒiii

Spec.

Spec. elect. de succo rosarum
gr. XI.

M. F. potiuncula.

S. Laxirendes Tränklein.

B.

℞. *Conserv. rad. Cichorii*
rosar ⊕lat. ana ℥ii
acetosellæ
Endiviæ ana ℥i.
Cond. cort. citri
aurant ana ʒvi.

Contusa & mixta infundantur in Seri lactis caprini ℔iiij. per noctem mane ebulliant & colentur

D. in vitro

S. Zugerichtes Ziegenmolcken C.

℞. *Spec. diarrhod. Abbat.*
aromat. rosat.
ana ʒiß
Diatr. santal. ℈iiii
Corall. rubr. præparat.
ʒi.
Sacch. albißimi in aq. rosar. solut.

M. F. S. a. Rotulæ

D. ad Scatulam

S. Küchlein D.

℞. *Balsam. Peruvian ʒii*
Ol. nuc. Moschat. per expreß. fact. ʒvi.
fœniculi
Maceris
Caryophyllor. ana gr. iij

M. D. in fictili

S. Balsam E.

℞. *Pulv. rad. asari ʒi*
Ol. olivarum ℥ii.
Decoct. hordei tepid.
℔i.

M. D. in poculo

S. Brechtränckleín F.

* **

℞. *Coralior. rubr. præparat. ʒi.*
Margarit. præparat.
Ocul. cancr. pr.
Matris perlar. pr.
Lign. aloes ana ℈i.
Corn. Cerv. usti præparat.
℈ii.

M. F. Pulvis

D. ad scatulam

S. Pulverlein auff etliche mahl G.

EPISTOLA II.

De Anorexia.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.
Fratri Unico,
BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.
S. P. D.

Literas tuas, dilecte Frater, cum malis Armeniis, immeris quidem & exiguis gratis ...

ob raritatem, rectè accepi; Repono primitias persicorum, olim, ut nosti, à Serenisſ. Reginâ Sveciæ horto meo donatorum: Non dubito, quin & colore, & sapore svavissimi fructûs delectabere; quamvis parca manu veniant; Veritus enim sum ne modum excederes, ut ego olim Venetiis, superveniente cholerâ fermè non enectus. Anorexia Bohmii vestri â caloris nativi inordinatâ multorum annorum diætâ fermè extincti imbecillitate dependet ægrè curabilis. Mitto tamen aquam nostram stomachalem spiritu mastiches impregnatam, cujus manè & vesperi sumat cochlearia duo vel tria. Interdum ex jusculo cerevisiæ vel vini Rhenani cum vitello ovi, pauco macere, croco & sacharo præparati delibet elixiris nostri stomachalis guttas XV. vel XX. Instar omnium erit essentia panis cum malvatico destillatæ. Ex topicis Emplastrum Hartmanni applicabis eventumque DEO committes, cui etiam Te, mi Frater, Vale, Colbergæ d. XXVII. Augusti M. DC. LVI.

EPISTOLA III.

De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præservatione & curatione.

Wolwürdiger / Hoch-Edelgeborner / Gestrenger / Mannvester und Hochbenahmter / Insonders großgünstiger Herr Stathalter / hochgeehrter Patron. E. Hoch-Edl. Gestr. zu dienen bin ich neben wündschung alles gedeyhlichen hohen Wolergehens stets bereit / und habe nicht sonder Compassion vernommen / was Gestalt E. Wolw. und Gestr. neulicher Zeit nicht geringe Beschwerden und Schmertzen vom Calculo empfunden / und nunmehr zwar durch Göttlicher Hülffe und Brauch dienlicher Mittel in etwa davon befreyet / hergegen aber mit Schwachheit des Magens / Vnlust zum Essen / vielen ructibus und dergleichen Zufällen behafftet. Habe demnach meine Schuldigkeit zu seyn erachtet / E. Wolw. und Gestr. mit etlichen zu Abwendung sothaner Beschwerden dienlichen medicamenten auffzuwarten.

Das eine ist ein zugerichtes Magen-Elixir / dessen können E. Wolw. alle Morgen nüchtern 2. Löffel voll einnehmen und bis zur ordinar-Mittags-Mahlzeit darauff fasten.

Das ander / welches ich hierbey überschicke / ist ein Säfftlein. Dessen brauchet man drey oder vier Löffel voll etwa eine Stunde vor dem Abendessen. Ist am Geschmack gar lieblich und angenehm / wird auch verhoffentlich guten effect thuen.

Eusserlich soll der Magen

Morgens und Abends mit dem verordneten Balsam fein warm geschmieret / und daß hierbey verzeichnete Pflaster darüber geleget werden.

Zu præservation des Nieren-Steins übersende ich ein Pulverlein mit dem Buchstaben A. signiret dessen wolle Ewr. Excellentz allezeit den Tag wann der neue oder volle Mond einfället eines Scrupuls schweer in fünff Löffel voll des Wässerleins B. einnehmen / des Morgends nüchtern cum jejunio trium vel quatuor horarum. Die nechstfolgenden zwey Tage nach eingenommenem Pulverlein können Se. Excellentz des Morgends das Süplein von den radicibus altheæ gebrauchen/ und dann bißweilen den Syrupum de altheâ Fernelii cum succo citri &c. Wie bißhero geschehen.

Eusserlich soll man den Rücken circa regionem renum zum offtern mit dem verordneten Sälblein C. lauliche schmieren.

Hierbey ist nötig daß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werde/was an Speisen und sonst zu meiden / ist in consiliis der andern Herren Medicorum außführlich berichtet / und unnötig anhero zu widerholen; Habe dieses nur hierbey erinnern sollen / daß man von den Corticibus fraxini allzeit ein wenig ins Bier lege und ordinarie davon trincke.

In curatione calculi soll man folgender Weise procediren: So bald man die Schmertzen vermercket / kan man sich mit dem verordneten Oel D. fein warm schmieren lassen unnd ein warmes Tuch darüber legen. Sind die Schmertzen sehr groß / soll man eine Ochsenblase mit süsser Milch / darinnen ein wenig Dillen und Camillen auffgesotten zum halben Theil anfüllen unnd fein warm auff den schmertzhafften Ort legen; Wann sie kalt wird/ soll man die Milch wieder auffwärmen / unnd solches wie auch das Schmieren mit dem Sälblein zum offtern wiederholen. NB. Die Blase muß nur halb angefüllet werden/ denn sonsten kan Sie nicht wol appliciret werden.

Hernach soll man alsobald folgendes Clystier beybringen: Nehmet von denen Specibus E. eine gute Hand voll lasset Sie in Bier kochen / seyget es durch ein reines Tüchlein. Nehmet dieses decocti ein Pfund schweer / thut von der verordneten Lattwerge F. einen Löffel voll darunter / wie auch Löffel voll gesaltzene Butter / mischet alles wol unter einander und lasset es gebührend nit zu kalt auch nicht zu warm appliciren.

Wann das Clystier seine

Ope-

Operation verrichtet hat / kan man ein Süpplein von den radicibus althææ und petroselini geniessen.

So alßdann der Stein nicht fortgehet / kan man von dem verordneten Stein-Pülverlein G. ein halbes Quintlein in der emulsion H. einnehmen unnd etwa eine halbe Stunde darnach ein Wannenbad von Camillen / Päppel / Steinbrech / Ehrenpreiß / Wacholderbeern / Flederblumen / Erbiß-Stroh klein geschnitten / Ibisch-Wurtzel / Heuhechel / Leinsahmen und dergleichen abkochen lassen / und fast bis unter die Armen darinnen sitzen / doch daß solches Bad nicht zu heiß sey / auch daß man nicht über eine halbe Stunde darinnen verharre.

Da der Stein alßdann noch nicht brechen unnd abgehen wolte / muß das verordnete Oel / Clystier / Stein-Pulver und Wannenbad ex intervallo repetiret und da etwa einige Mattigkeit sich dabey befinden möchte / etwas von guten Cordialibus unnd confortantibus gebrauchet werden. Auch ist nicht undienlich / daß man in pertinaci malo andere steinbrechende und treibende Mittel gebrauche als essentiam Ononidis, oleum oculorum cancrorum, elixir nephriticum &c.

Eusserlich soll man das Pflaster sub literâ I. über die Lenden / da die Nieren liegen / auff weiß Leder gestrichen / legen / so lange bis man vermercket / daß der Stein beginnet fortzugehen. Der allgütige GOTT wolle Ewr. Excellentz hinfüro für dieser und andern Leibes-Beschwerden in Gnaden behüten und deroselben gute beständige Gesundheit verleyhen umb Christi willen / dessen Obacht Ewr. Excellentz ich hiemit treulichst empfehlen thue / Verbleibende

E. Excell.

Dienstergebener
Diener
B. TIMAEUS
von Güldenklee.

Dem Wolwürdigen / Hoch-Edelgebornen / Gestrengen / Mannvesten und Hochbenahmten Herrn / Herrn Philip Horn, Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg geheimten Rath unnd Stathaltern in Hinter-Pommern / wie auch Probsten des Thum-Capittels zu Cammin / auff Dewitz / Schlacken- und Frauendorff Erbherrn und Patron Dienstfl.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Succin. alb. præpar.*
Specier. diarrhod. Abbat. recent. dispens. ana ℥ii
Magister. ocul. cancr. ℥i.

 Ol.

Ol. citr. ex cortic. expr.
gtt vii.
M. F. Pulvis.
D. ad Scatulam
S. Pulverlein A.

℞. *Aq. cerasor. nigror.*
heder. terrestr.
veron. ana ℥iiij
Spirit. ceras. nigr. ℥ij.
M. D. in Vitro.
S. Wasserlein B.

℞. *ungv. rosar. Mes. ℥vi*
ol. amygdal. amar.
Scorpion. ana ℥iii
Nucleor. persic. contus ℥ij
M. F. Ungventum
D. in fictili.
S. Sälblein C.

℞. *Ol. ur. anodyni ℥ii*
lil. albor.
scorpion ana ℥i
M. D. in fictili.
S. Oel D.

℞. *radic. althææ ℥i*
Ononid. ℥vi
Herb. malv. violar. parietar. veron. branc. ursin. ana Mj.
Flor. chamamel Mißk
sambuc. mj.
Summit. anethi mj.
Sem. lini, fœnigr. ana ℥vi
Incis. & conquaß. grosso modo.
D. in charta.
S. Spec. zum Clystier E.

℞. *Casiæ cum aq. malv. rec. extract. ℥iiij*
Sem. hyperic. subtiliß. pulverisat. ℥ij.
M. D. in fictili.
S. Lattwerge F.

℞. *Sanguin. lepor. præpar.*
hirci prap. ana ℈iß
Magister. ocul. cancr. ℥iß
Succin. alb. prap. ℈iß
Sem. hyperic. ℥is
Sal. onon. cryßall. ℈i.
Succin. volatil. ℈ß.
M. F. pulv. D. ad scatulam
S. Stein-Pulverlein.

℞. *Nucleor. persic. No. XXX.*
Sem. milii ☉.
melon. excort ana ℥iij
contund. & emulgeantur cum aq. malv. ℔ß. Adde aqua nostr. diaret ℥iij.
Spirit. fragor. ℥i, M.
S. Emulsion H.

℞. *Asellor. præp. ℥iij.*
Sanguin. hirci prap. ℥ii.
Succin. alb. præp. ℈iiij
emplastr. de sperm. ceti ℥i.
Oculor. cancror. ℥iii
Terebinth. q. s. m.
F. Magdaleon.
S. Pflaster I.

EPISTOLA IV.

De doloribus ventris.

DN. BALDASS. TIMÆUS V. G. Medic. Doctori celeberrimo.

Do-

Domino & Amico suo honorando.

L. C. A. S.

S. P. D.

EXcellentissime Vir, Gratissimam Illustrissimæ Principi fuisse strenam nuper, â te missam, cùm sæpè contestata, tum ut tibi affirmarem, jussit; Multas tibi eo nomine agit gratias, nec intermittet, si quid tui causa facere licuerit; Mihi verò quàm charus sit, quem donasti libellus, tum propter donantis affectum, tum argumentum ipsum, dici non potest. Miscet Quercetanus utilibus jucunda, & non minus de animi quàm corporis curâ sollicitus est. Scribit de cibis eodem, quo præparare eos solemus modo, non apponit crudos aut simplices, sed bene coctos & ex arte conditos. Ita sermonem de istis variâ jucundissimarum rerum narratione exornavit, ut crederes, non tam alimenta ipsum, quàm delicias cupediasque cœnarum promere atque producere.

Horstius verò dum de eruditorum sanitate conservandâ, mirâ tractat perspicuitate, quid aliud agit, quàm ut ostendat, quomodo istud unicè probatum Poëtæ votum; ut sit mens sana in corpore sano, obtineri possit.

Multum igitur Tibi debeo, Clarissime Vir, & utinam quod debere me fateor, solvere possem! De Sanitate Illustrissimæ, si quid scire aves, mediocris illa est in præsenti. Conquesta nuper de doloribus ventris & duritie aliquâ ejusdem; Circa umbilicum illi præcipuè sentiebantur, aut supra eundem. Conflictata est aliquot dies cum gravissimis catharris & cætera languidus satis stomachus deprehenditur: Dubia igitur fuit an salsi humores, qui â capite fortè delapsi orificium offenderint ventriculi, an verò in intestinis quicquam hæreat, quod malo causam præbeat. Si supra umbilicum ventrem manu premit dolores illico deorsum descendunt atque in interioribus illius partibus sentiuntur.

Consule in medium, si vacat, Vir Excellentissime, atque ipse, quod animitus voveo, rectissimè vale, & ferinâ muraenis, Zythoque, jussu Illustrissimæ, quæ mitto, bene fruere. Dab. Neo Sedini d. XVI. Januarii Anno M. DC. XLVIII.

VIRO
Magnifico & Nobilissimo
DN. L. C. A. S.
BALDASSAR. TIMÆUS V.G.
S. P. D.

LIbellos, quorum alterum Illustrissimæ Principi, alterum M. T. sub renascentis anni exordi-

ordium ſtrenæ loco nuper deſtinaveram, gratos acceptosq; fuiſſe, ex animo lætor, non ſolummodo affectum, quo vile munuſculum magni æſtimatum video, humillimè obſervanterque deveneratus, ſed & felicitatem cum Sineta mihi communem tacitè quaſi & intra præcordia gratulatus; Reddebat Artaxerxes pro volâ lymphæ frigidæ phiaalam auream; Mihi pro chartis papyraceis, Dianæ, Neptuni Cereriſque dantur lautitiæ. Exoſculor hanc ſeu clementiam ſeu benevolentiam, firmitatemque utriusque ab Illuſtriſſimæ conſtantiâ tuaque, Vir Generoſe, integritate mihi promitto.

Cæterùm quod valetudinem Celſiſſimæ Principis ſpectat, meo quidem ϛοχαστικῶ dolor ille circa umbilicum â flatu fuit, quia mobilis, & compreſſo abdomine ad inferiora deſcendens, id quod & renitentia ventris arguit. Occaſionem malo huic dedit ventriculi calor debilis forſan & cibi flatulenti. Têperet itaque ſibi â pinguibus, â frixis in ſartagine, â piſis, rapis, braſſicâ, lacte & lacticiniis, piſcium frequenti eſu â fructibus horarils, pomis, melonibus, cucumeribus, caſtaneis aliisque crudis omnibus, cereviſiâ recenti & ſimilibus. Pro roborando ventriculo ſeptimanatim vel tertio quoquè die ſumat pulveris noſtri ſtomachalis, quantum in capſulæ incluſum eſt, ex juſculo vini Rhenani cum pauco macere & croco ovique vitello & Saccharo præparato. Interdum Zingibere in Chinâ condito utatur, vel grana quinque piperis per medium diſſecta in principio prandii ex jure carnium non pingui deglutiat; victûsque rationem convenientem peculiari ſcripto nuper â me delineatam obſervet. Imprimis verò quotidiè corpus deambulando exerceat, idque moderatè & ante cibum: Sic enim calor nativus quaſi ſopitus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis meatûs expurgantur unde veterum non nemo minus verè quàm concinnè. Corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi limam, virium roborationem, juventutis debitum & Senectutis gaudium dixit, id quod & Horſtius in libello de valetudine tuendâ & Quercetanus in diætetico pluribus demonſtrat, quorum lectione cùm & Illuſtriſſimam Principem & M. T. delectari intelligam, nihil amplius addo ſed utrique felicia quæque geminumque Sibyllæ ævum apprecatus in voto deſino. Dab. Colbergæ die XXIII. Jan. Anno M. DC. XLIX.

EPISTOLA V.

De eodem affectu

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

VIdetur, mi Frater, nimbus cervicibus nostris ingruere bellicus: Reculas ergò nostras in tutiorem nostro locum transportaturi, non dubitamus, quin domi tuæ, prout in Hortulino tuo nuper inter nos convenit, spaciolum aliquod iis concessurus sis, id quod iterum atq; rogatum cupio. Cœterum Soror Dn. Licentiati Schröderi vehementis torminibus ultra triduum admodum vexatur. Clysteres nihil proficiunt, nec inunctiones, nec fomenta quicquam prosunt, de flatibus autem admodum queritur. Majorem itaque in modum peto, ut aquam Zedoariæ & carminativam tuam hac occasione mihi mittas. Plura non sinit tabellio, qui hodie ad vesperam redire jussus meritò festinat. Vale & salve mi Frater cum Tuis & parvulo Nepote Timæo, quem DEUS diu sospitet! Dab. Treptoæ d. XI. Martii Anno M.DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V.G.

Fratri unico & unicè dilecto

BALDASSAR TIMÆUS V.G

Salutem & amorem.

DE belli tempestate, quam ingruere scribis, mi Frater, nihil prorsus hic inaudivimus, unde vanum hunc esse rumorem conjicio, utinam rectè! Si tamen recularum tuarũ aliquid securitati nostræ credere placet, recipiam & custodiam libens eâ fide, qua meas, immo ut Pici suum aurum.

Aqua Zedoariæ, quam poscis, nunc quidem non est in promptu; Mitto essentiam, cujus guttæ XV. vel XX. dantur ex cerevisiâ calidâ vel vino cum tantillo croci, macere, & saccharo.

Ad flatûs discutiendos potentior est aqua mea digerens vel vitæ mulierum, quam vulgaris carminativa, mitto utramque ut delectum habeas. Adjunxi pulvisculum contra ventris tormina & colicam flatulentam mihi sæpè expertum, sumitur â ℈ß ad ℈i. vel ʒß. ex malvatico.

Repetendi etiam Clysteres & inunctiones. Si non remiserit dolor insessus paretur ex floribus Chamæmeli, Sambuci, Malvâ, parietariâ, meli-

melilto, anetho, Rad. liliorum alborum, althææ, seminibus lini fæni Græci, bacc. lauri, juniperi & similibus, quæ ventrem emolliunt, flatûs discutiunt & indè natum dolorem leniunt. De coniuge tuâ, quia siles, puto & morbum ejus silere. Postremæ tuæ, in quibus de evulsione dentis infeliciter tentatâ scribis, scrupulum mihi movêre & suspicionem laxatæ mandibulæ. Si tumor ex toto disparuit, manente nihilominus mandibulæ immobilitate, luxatio subest vel paralysis

Vellem sub vesperam crastini diei me convenires in Hortulino nostro, ut coràm de affectu hoc raro invicem communicaremus. Meliùs enim talia dici qvàm scribi possunt, sed festinante reditum tabellione abrumpo, Teque cum tuâ meliùs valere ex animo precor. Colbergæ d. XI. Maij. Anno M. DC, LVIII.

EPISTOLA VI.

De tumore ventris.

D. BALDASS. TIMÆO V.G.

Fratri suo unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

SCio, mi Frater, quantæ occupationes cùm publicè tum privatim Te distineant, ideoque libens abstinerem meis ad te literis. Sed incidit mittendarum non levis necessitas.

Venit heri manè ad me vidua b. m. Consulis Beggerovii honesta, pia & prudens matrona, quam nosti. Ea de gravissimo affectu suo satis amarè questa, ajebat sentire, se jam trimestre totū durum quoddam pondus magnitudine panis domestici in hypochondrio dextro, citra motûs vel respirationis difficultatem; Intumescere & indurascere inde totum ventrem quamdiu stet, sedeat vel ambulet;

Cubanti autem subsidere abdomen duro illo tumore nihilominus persistente. In incessu nullam hactenus experta est molestiam. Ego in scirrhi epatis cogitationem tunc incidi; Sed contra me fuit quòd dicebat, infra umbilicum malum hoc nidulari & quod ex dextro latere in medium sub umbilico ventrem digitis protrudi posset. Hodiè manè nunciari jussit, cessisse ex latere dextro molem mediumque abdomen tenere. Accusari igitur epar non debet. Uterus si molem hanc gerit, unde eam habet tot anorum vidua vitæ probatissimæ & supra multas laudatæ? & cur in hypochondrio dextro hactenus sensum ponderis hujus tantum sensit? Nullum quoque oneris ad inferiora vergentis signum unquam exstitit; Flatus etiam

uno in loco tamdiu conformem ſibi ponderis ſenſum excitaſſe & foviſſe, ut credam, vix inducor. Alvum ab ineunte ætate ſegniorem habuit; A paſchatos autem proximè celebrati die in hunc usque pertinaci obſtructione preſſa eſt. Etſi verò induratæ tantopere fœces nõ parum moleſtiæ attulerint, hunc tamen affectum produxiſſe non videntur. Tu, mi Frater, dignum tuo judicio & experientia morbum hunc ut examines mentemq; de eo tuam mihi ocyus aperias levandoque medicaminum aliquid mittas peramanter rogo, bellè Te tuosque vivere valere & ſalvere jubens. Dab. Treptoæ ad Rhegam XXV. April. Anno M. DC. LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Literæ tuæ, Frater unice, paulò poſt meridiem redditæ ſub decima noctis, quâ hæc ſcribo, demum reſignatæ lectæque mihi ſunt. Ita namque miſer perpetuis urgeor morborum, quibuscum etiam magni nominis Viri heic colluctantur, inſultibus, ut ſumendo vix detur hora cibo. Doleo autẽ, mi Frater, quod diutinis quaſi fractus laboribus & in ſomnum propenſior deſideriis tuis ex voto ſatisfacere nequeo, cũ & caſus à te mihi propoſitus non adeò facilis ſit indaginis. Neq; enim memini tale quid ullibi unquam legiſſe; Faciam tamen quantum poſſum. Ac primò quidem affectum hunc ad epatis ſcirrhum minimè referendum eſſe, ipſe ſitus viſceris arguit: Jecur enim in dextro hypochondrio ſub diaphragmate ſitum eſt, cavâ ſui parte ventriculo incumbens; At tumor hic in abdomine, ſub umbilico percipitur. Deinde nec fœcum alvi retentio tam magnum uti ſcribis, tumorem excitare valet, cùm inteſtina citra vehementem dolorem, cujus tamen nulla fit mentio, adeò diſtendi non poſſint. De molâ dubitare me facit Matronæ hujus pietas & honeſtas. Quamvis enim etiam absq; viri concubitu generari mola poſſit, præſertim in viduis ſanguine plurimo redundantibus, raròtamẽ hoc accidit & facilè id ipſum ex relatione ægræ cognoſces, indagando an pondus illud, ſi de latere in latus ſe convertat, ſimul in latus, in quod decumbit, volvatur, quod in omni molâ accidit; præterea & mammæ intumeſcunt, vires languent, dolores dorſi, lumborum & ingvinum infeſtant, quæ omnia diligenter percontaberis.

Interdum & glandulæ ventris tumorem pariunt; Sed cum plures circa inteſtina concurrant,

inde per abdomen disseminentur, hic verò tumor numero unus tantū sit & grandior, dubia est conjectura. Quandoque etiam tumor durꝰ sub umbilico conspicitur, ab uteri fundi Scirrho eousque se exserente prodiens, sed hunc plerumque præcedit inflammatio. Nonnunquā intestina â flatibus replentur & tumorem ventris pariunt; Sed hoc non fit sine dolore, nec stabilis est tumor. Sæpè etiam uterus ab eâdem causâ intumescit;

Verùm cùm flatus nunc minuantur nunc augeantur, uterus etjam exinde nunc detumescit, nunc attollitur. Sic & colon circa anfractum magnum aliquando extenditur & valde extuberat: Sed tunc tumor sinistrum latus juxta umbilicum occupat, cum insigni dolore. Ego, ut breviter mentem meam aperiam, puto tumorem hunc â sanguine & vitiosis humoribus invenis circa uterum coacervatis dependere, id quod cessante per ætatem mensium fluxu etiam in aliis & nuper in Conjuge Dn. Consulis F. B. observavi, quam ex tumore huic non absimili gravidam mulierculæ suspicabantur. Purgavi corpus aliquoties decocto nostro laxativo granis septem vel octo radic. gialappæ exaltato, secui venā tali, exhibui elixir proprietatis cum essentia Castorei, ventri emplastrum de baccis lauri & meliloto applicui, & sic paulatim detumuit venter, ut per DEI gratiam rectissimè nunc valeat. Tu idem tentare poteris, faxit DEUS, pari successu, cujus protectioni Te cum tuis commendo, Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. April. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA VII.

De eodem affectu

Idem ad eundem.

ANxiè expectavi hactenus â Te, mi Frater, nuncium. Quia verò frustra, en meum ad Te præstolari jussum, dum expediri possit. Memineris verò adhuc affectûs illius uterini, de quo & literis & coràm egimus. Quia verò indies tumor abdominis augmentum sumit admodum sollicitâ ægrâ, ne morbum morte terminet, quæso consilio eam tuo juves. Fuit nescio quis Medicaster, qui Genero ejus persuasit, non aliter tolli posse hoc malum, quàm corrosivis aut morte, satis imprudenter & impudenter.

Ægra verò spem omnem adhuc in nobis ponit. Iterum ergo rogo, ut per harum exhibitorem consilia & conducibilia medicamēta transmittas, Vale. Dab. Treptoæ d. XXIV. Maji. M. DC. LII.

T. Fr.

C. Timæus V. G.

Num-

Nuncium à me expectasse Te scribis, dilecte Frater, at centum ferme alii ex quo Treptoâ vestrâ absum expediendi fuerunt & sunt adhuc non pauci, qui me importunè urgent; Ne tamen vel meis promissis vel tuis desideriis deesse videar, monendum duxi:

1. Sæpius repetenda esse purgantia, præsertim ex decocto nostro laxativo & gialappa cum essentiâ croci, ut nosti, præparata.

2. Singulis ferme diebus, exceptis iis, qui purgationi destinantur, utendum pilulis de Ammoniaco & Terebinthinâ cum Castoreo,

3. Insessus ex arthemisia, pulegio, calaminthâ, meliloto, malvâ, baccis lauri, floribus chamæmeli, sambuci, Radicibus althææ, lilior. albor. Sem. lini, Summitat. anethi, Sabin. &c. crebrò instituendos, cōfecto ex speciebus modò dictis sacculo, quo totum abdomen calidè tegatur.

4. Emplastra ex emollientibus, discutientibus & resolventibus applicanda, quale est, quod transmitto.

5. Vinum medicatum ex specificis uterinis quotidiè usurpandum.

De corrosivis quæ nugatus est medicaster, vana sunt & contra omnem rationem. Quomodo enim citra læsionem viscerum ad locum affectum penetrabunt? Necessum est, ut ipsum abdomen cum peritonæo & intestinis priùs erodant & sic vitam potiùs tollant, quàm morbum. Videtur bonus iste Vir εὐθανασίαν exteriorem, quâ arte noviter inventâ homines eruditè jugulantur, didicisse; quanquam & hanc minus rectè, cùm suaviter & sine dolore negotium expediri debeat, id quod corrosivis nullo modo præstari potest.

Non abs re fuerit venam pedis modò dextri, modò sinistri per intervalla, aperire, quam vulgò saphenam vocant, & aliquando aquam hystericam Mynsichti cum aquâ vitæ mulierum exhibere, præsertim sub vesperam circa horam decubitûs.

His Te, mi Frater, cum tuis ex voto valere jubeo, Colbergæ d. XXV. Maji. Anno M. DC. LII.

Descriptio Medicamentorum

℞. *Gumm. Ammon.* ⁜ *Scyllit. solut.* ʒiii

Specier. hier. simpl. ʒi.

Mirrh. el. ℈ii

Castor. puriss. ℈iß.

Croci gr. XI. M. c. terebinth. Cypr. q. s.

F. pilulæ mediocres

Deaurentur fortiter.

* * *

℞. *Empl. d. melilot.*

Diachyl. ireat. ana ℥iß.

Gummi Ammon. ⁜ *acet. Squillit. Solut.* ℥vij

Emplast. d. baccis lauri ℥i.
Terebinth. ʒvj. *M*
F. magdaleon.

℞. *Rad. rubiæ tinctor. aristol. utriusq;*
Enul. Campan. ana ℥ß.
Herb. meliss. arthemis. puleg. salviæ, matricar. ana Mß.
Fol. Sabin. rorismar.
dictam. Cretic. ana Mß.
Cinam. acutiss. ʒvj.
Caryophyllor. ʒii
Croci ʒiß. *Baccar. laur.*
Juniper. ana ʒvj.
Cicer. rubr. ℥j.
Sem. anisi, fœnicul. ana ʒiii
Flor. cheiri borrag. bugloss. ana Mß.

Grosso modo incisa & conquassata infundantur in vini Rhenani optimi lib. XXIV. per d. VII. post. ea colentur.

Colatura sæpius usurpetur. per se vel addito tantillo pulvisculi cujus hæc est descriptio.

℞. *Borrac. officin.* ʒiiß.
Cassiæ lign. acutiss.
Costi Ægypt. veri ana ʒiß
Rad. aristol. rot.
Fol. sabin. dictamni Cret.
Sem. nigell. Croci,
Myrrh. elect. ana ℈iß
M. F. pulvis

T. Fr. B. Timæus V. G.

EPISTOLA VIII.

De doloribus colicis.

Viro Excellenti
DN. BALDASSARI
TIMÆO V.G.

MARTINUS RUBACH
S. P. D.

EXcellentissime Domine Doctor, Amice charissime, non potui nec debui, tantam occasionis commoditatem insalutatâ Excellentiâ Tuâ prætermittere; Eam benè valere ex amicis quibusdam magno cum gaudio intellexi non sine perennantis felicitatis comprecatione, id quod etiamnũ ex animo opto.

Ego quoq; per Dei misericordiam erectus adhuc vivo integer animo corporeq;, ut ut senili robustior, quàm ante decennium, nisi quòd colicis doloribus aliquando divexor, pro quibus demulcendis remedium aliquod expertum ut Excell. Tua mihi communicet, etiam atque etiam rogo; possem rationabiliter opinando, trahere adhuc aliquantò diutiùs vitam, si Dominus DEUS paullò otiosiorem indulgeat vel utique minus molestam. Nondum detrectem sudorem vultus DEO debitum, sed inter fides & linguæ diversos quàm difficile sit, non credat, nisi qui periculum fecerit. Ideoq; me in his mutationibus, quantum possum, occulto & hoc ago, quomodo me profundius etiam mergam in aliquem latentiorẽ tranquillitatis angulũ, quod Dominus Deus pro solitâ erga me gratiâ & benignitate providebit.

In Poloniâ nostrâ solliciti sumus

non

non tam de Rege ſurrogando, qui ſine dubio erit regni primogenitus, ut ita dicam, quam de conditionibus, quibus ipſius potentiam contra externos arment, contra indigenarum libertates an licentias frangant & obtundant. Heri Baldeburgenſes præſidiarii Warſaviâ reverſi nunciaverunt, Archiepiſcopum Gneſnenſem triginta millia Hoſſarorum colligere ad recuperandum pro Principe noſtro (cujus ſe Archiepiſcopum profitetur) Epiſcopatum Wratislavienſem. Id, ſi verum eſt, magnos motûs ſuſcitabit. Apud vos, ſi quid eſt ſcitu dignum, rogo, communicet Exc. Tua, & illum veterem noſtrum amorem pro requiſito virtutis & congruæ nobis conſtantiæ ſolidum conſervet; Idem de me polliceor, & Excell. T. quicquid in me eſt fidei & obſervantiæ ſincerè aſſero. Vale. Dab. in Hammer die XVIII. Octob. Anno M. DC. XXXII.

Magnifico & Nobiliſſimo

DN. MARTINO RUBACO

Sereniſſ. Reginæ Poloniæ

Conſiliario intimo.

BALDASSAR TIMÆUS

V. G.

S. P. D.

MAgnifice & Nobiliſſime Vir, Fautor obſervande, Valdè gratum erat de vitâ & incolumitate M. T. quam ad loca ſilentum penetraſſe communis fama pridem nunciaverat, per ipſam M. T. dextram certiorari, gratiſſimum de affectu, quem antiqui candoris baſi immotum adhuc erga me ſtare literæ M. T. humanitatis & amoris pleniſſimæ abundè conteſtabantur. Gratulor imprimis renovatum illum & animi & corporis vigorem, DEUM precatus, porro eundem firmet, augeat & in Neſtoreos extendat annos.

Viva la juventu in barba bianca.

Fallor an ex eo quoque felicem dicam M. T. quod turbatiſſimo hoc rerum ſtatu latitare & tranquilliori loco ſe abdere animum induxerit; novit paucos ſecura quies, ut habet Seneca, & bene qui latuit bene vixit.

Aglaus ſanè in Arcadiæ angulo degens & hortum colens ab Oraculo beatiſſimus judicatus, & Gygi Lydorum Regi ſe beatum cenſenti prælatus eſt. Quam lubricum ſit aulæ culmen M. T. optimè novit & ſi ullibi, hic certè rarum eſt felix idemque Senex.

Pro novis ex Polonia communicatis gratias ago & referrem, ſi quæ ſcriptione digna forent.

In Germania quæ geruntur ex relationibus ordinariis M. T. latere non poſſunt, cum ſciam zeletizontes ſeptimanatim illuc tranſire.

Cœterùm quod colicos dolores attinet, quibus se quandoque affligi M. T. scribit, mitto arcanum ab Excellentissimo Dn. Prævotio in Italiâ mihi communicatum, ejus grana quindecim vel viginti ex vino malvatico assumuntur, præmisso clystere convenienti, qualem ante biennium Cöslini M. T. præscribsi.

Usum pulvisculi istius nunquam non salutarem deprehendi, nec dubito, quin etiam M. T. divinâ favente gratiâ profuturus sit, id quod ex animo precor, & sic M. T. quàm optimè valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XXVI. Octobr. ANNO M. DC. XXXII.

EPISTOLA IX.

De Colica flatulentâ.

Magnifico & Excellentiss.

VIRO

Dn. JOACHIMO NAVIN Episcopatus Caminensis Cancellario meritissimo,

Compatri & Amico suo honorando.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P.

Excellentissime & Amplissime Vir, Compater & Amice honorande, passiones colicæ, quibus te vehementer affici scribis, flatulentæ sunt, quantum ex ventris tensione, rugitu & murmure conjicio. Occasionem malo dedit cerevisia recens & fæculenta affatim, ut intelligo in convivio nuptiali hausta. Curationem me absente præsens pharmacopœus sic instituet.

Primò applicabit clysterem ex emollientibus & anodynis.

℞. *Herbar. malv. c. toto Mj.*
parietar. Mß.
Flor. chamamel. Mj.
Sambuc. Mß.
Rad. alth. ℥ß.
Summit. aneth. Mß.
Sem. lini, fani graec. ana ʒii
Coqv. ex s. q. aq. simpl.

℞. *Colatur.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Ol. Chamamel. ℥ii.
Sal. gemma ʒi. *M.*

F. Enema.

Post rejectionem clysteris assumat Dn. Cancellarius haustum cerevisiæ calidæ cum butyro, in qua flores chamæmeli decocti sunt. Habent enim insignem vim dolores leniendi & flatûs resolvendi.

Postmodum discutientibus utendum inter quæ excellit essentia mea carminativa, si pondere drachmæ unius vel duarum ex aquâ corticum aurantiorum cum malvatico destillata per vices delibetur.

Ex clysteribus flatûs discutientibus convenit iste:

℞. Calaminth. Brancæ ursin. veronic.

nic. rutæ origan. absinth. ana Mß.
Flor. chamæmeli, Sambuc. ana Mß.
Sem. anethi, carui fœnic. ana ʒii.
Baccar. lanri Juniperi ana ℥ß.
Coqv. ex aq. simpl.
℞. Colat. ℥x.
Electuar. Diaphænie.
hier. pier. simpl. ana ℥ß.
d. baccis laur. ʒiij
Ol. aneth. rut. ana ℥iß
M. F. Clyster.

Interim dum hæc fiunt, externa quædam adhibenda: Venter imprimis circa umbilicum inungatur calidè oleo nostro anodyno, vel applicetur emplastrum ex tacamahaca & caranna vel de baccis lauri&c.

His non juvantibus cucurbitula magna absque scarificatione umbilico applicetur id quod in colicâ flatulentâ præsentaneum est remedium.

Plura addere præceps vetat occasio, ut autem hæc proficiant, devote precor meaque studia prolixius contestanda defero D. Colbergæ d. XVII. Octobr. ANNO M. DC. XLII.

EPISTOLA X.

De Cachexia Scorbuticâ,

Ad

Magnificum & Nobilissimum

Dn.

MARTINUM RUBACUM

Seren. Reginæ Poloniæ Consil.

Quamvis erysipelas œdematosum, quo Te circa æquinoctium vernum decubuisse refers, Magnifice Vir, propter humoris crassitiem & cruditatem, ferme semper post se tumorem quendam relinquat; Quia tamen præsens pedum tumor diu nimis durat nec quicquam decrescit, quin potius augetur & cum quâdam ad ambulandum imbecillitate dolorem gravativum conjunctum habet, ideo non caret notâ cachexiæ cujusdam scorbuticæ incipientis, præsertim cùm & facies justo plus palleat & hypochondria sæpe tendantur, quin & majores idem fatum sustulerit Causa ejus primitiva sunt errores in victu crasso & inordinato, unde cruditates, flatus, & obstructiones natæ, quæ non saltem concoctricem & digestricem læserunt, verùm etiam intemperiem cùm ventriculo tum epati frigidiorem & humidiorem impresserunt, ut non nisi crudus & aquosus sanguis abinde generari possit, cujus pars melior in nutritionem abit, sequior autem, quæ planè excerni nequit, decumbit ad pedes, ibidemque congesta tumorem parit & propter fixitatem salis sive peculiarem corruptelam & scorbuti malitiam inclinat, id quod gravitas pedum & ambulandi difficultas, tum & victus & præsertim hæreditaria dispositio significat. In viâ curationis, non ab ipso tumore sed

ſed cauſis removendis incipiendum;

Victûs nempe ratio melioranda, crudæ & excrementitiæ ſuperfluitates evacuandæ, intemperies alterandæ, obſtructiones hypochondriacæ & viſcerum ſolvendæ, cachexia commutanda & principiis ſcorbuticis obviandum. Quo facto tumor, ſi non planè recedet, tamen faciliùs tolletur fomentis & ſimilibus, idque ſi non brevi, DEo tamen dante feliciter fieri poterit;

Si pro univerſali expurgatione primùm paſſulas laxativas ex infuſione folior. Sen. ad primas vias emundandas, aſſumſerit; tum digeſtivum aperitivum ex comis abſinthii, foliis Piloſellæ ſcolopendr. cochlear. cum radic. calami aromatici & ſimilibus, decoctis vel infuſis in vino; tandem purgans electivum ex radic. gialap. & rhabarb. cum ſuis corrigentibus. His præmiſſis cùm vitam agat practicam, nec diuturnæ meditationi vacare poſſit, aulicis expeditionibus occupatus, ad familiaria quædam præſidia devenire poſſet, inque uſu continuo & quotidiano habere primùm pilulas, quæ

℞. *Aloës ſucco roſar. novies enutrit.* ℥ß.
Rhabarb. bon. ʒiß.
Succini albi præparat. ℈iß.
Mirrh. rubr. ſolut. in vin. ℈i.
Extract. calam. aromat ℈ß.
M. c. aq. cinam. F. pilulæ.

De his ℈i. mediâ horâ ante frugalem cœnam deglutiat ex vino abſinthite vel alio liquore convenienti continuando indies, donec fuerint omnes abſumptæ.

Hinc ſingulis diebus capiat ſequentem pulverem cachecticum [illegible] quantitate unius drachmæ.

℞. *Chalyb. opt. præpar.* ʒij.
ſaculeari ℥i.
Cinam. acutiſſ. ʒß.
Ol. cinam aſperſi, ut probe miſceatur ℈i.
Sacchar. roſat. tabulat. ad pond. omnium M.

F. Pulvis D. ad ſcatulam.

Ebibat cum vino bono Ungarico in aurorâ ſine cuſtodiâ.

Unguenta, litus &c. taceo quod quietem requirant.

Ratione pedum ultimò proderit vapor ex decocto arthemiſiæ, abſinthii, baccis Juniperi ex vino, ſi veſperâ quavis & aurorâ excipiatur calidè.

Poſſent plura adſcribi, ſed brevitas & anguſtia temporis non patitur.

Quoad victûs rationē abſtinendum omnino â potu hydromellis & vini aquoſi & dulcis. Præſtat [illegible] Ungaricum antiquum & imprimis Toccavienſe & cerevīſia defæcata cum multo lupulo benè cocta.

Aliquando tanquam medica-

med-

[illegible] poteris delibare Elixir [illegible] aquam aliquam vitæ dictam, [illegible] cœnâ.

[illegible] Abstinendum præterea est ab omnibus carnib9 & piscibus exsiccatis, [illegible] fumatis vel in muriâ maceratis [illegible] item & extremis animalium [illegible] caulib9, pisis, brassicâ, lacte, [illegible] pro lardo & multâ pinguedine ac [illegible] lentis; Pisces rarò veniant in [illegible] ut & testacea itemque carnes [illegible] anserinæ, anatinæ & quæ in [illegible] degunt. Cibi condiantur [illegible], non autẽ nimis multo sale. [illegible] cæpæ, olera non sunt ex u- [illegible] verbo, omnia cruda, viscosa, flatulenta, excrementitia, crassa, dura [illegible] difficilis sunt concoctionis [illegible] digestionis sunt evitan- [illegible] In cœteris quæ dicuntur non [illegible] dia, sine ullâ admonitione fa- [illegible] st tenere modum Viro scilicet prudenti & temperato. Ut ve- [illegible] DEUS ex alto valetudinis robur [illegible] devotè precor meaq; stu- [illegible] commodiore loco & tempore [illegible] ius contestanda defero. [illegible] Warsaviæ in transitu d. 3. [illegible] Anno M. DC. XXIII.

M. T.

observantiss.

B. Timæus.

EPISTOLA XI.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee.

Fratri dilectissimo,

CHRISTIANUS TIMÆUS Von Guldenklee.

S. P. D.

PHarmacopœus noster, Frater dilectissime, admodum graviter decumbit. Virum puto, nosti. Is IX. Novembr. & sequentibus diebus de lassitudine & dolore sinistri hypochondrii interdum questus tandem XVII. ejusdem subitò in animi deliquium incidit circa nonam matutinam. Ego accitus totum ferè egelidum deprehendi, jam tamen, ut circumstantibus visum, paulo meliùs habentẽ. Curatis curandis ad se rediit. Die quintâ purgatus est clementer & feliciter. Septimâ sub vesperam sudare cœpit, sudavitq; usq; ad Sextam matutinã, quo tempore tantum non deficientem cordialibus sustinui. Post hæc quia vomitûs frequentiores, murmura ventris, ructûs & similia observavi, decoctum digerens & purgans per vices propinandum duxi, cui consilio etsi non satis morem æger gessisset â medicamẽtis abhorrens, meliùs tamen ab aliquoties usurpatis habere visus est. Nondum tamẽ ad pristinum vigorem rediit; sed quoties cibi aliquid assumsit anxietatem quandam percipit & onustũ caput sudore etiam per intervalla

 con-

concurrente. Urinæ turbidæ sunt & crassæ cum sedimento farinas laterum referente; Calor interim excedens in corpore toto nullus. Quid præter præstita factu opus esse, putes, quæso, mi Frater, nobis communices, quo tandem integrè bonus iste Vir restituatur. Vale & Salve cum Tuis. Scribo Treptoæ d. X. Decembr. Anno M.DC.LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri unicè dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, Von Güldenklee.

S. P. D.

PHarmacopœum vestrū, Frater unice, adeò graviter decumbere, non sine condolentis animi affectu percepi, DEum precatus, Virum optimum bonæ valetudini clementer restituat. Morbus & symptomata quibus affligitur â cacochymia; hæc â viscerum δυσκρασία & imbecillitate, imprimis ventriculi dependet, ut vomitiones, anxietas â sumto cibo, ructus, ventris murmura &c. satis arguunt, & vereor quin aliquid malignitatis scorbuticæ subsit, id quod subitò ingruens animi deliquium & per intervalla recurrens sudor & urinarum crassities & rubedo absque calore innuere videntur. Humores itaque vitiosi evacuandi, viscera ad tonum reducenda & corroboranda, simulque malignitati scorbuticæ resistendum.

Catartica fortiora & morbus respuit & virium debilitas; Blandè itaque & per ἐπίκρασιν instituenda purgatio, primò quidem per clysteres; hinc præviâ humorum præparatione per benigna quædam at repetita remedia: Debile [illegible] dem agens iteratum æquipollet valido. Adornavi in hunc usum præterlapsâ æstate medicamentum elegans ex succis depuratis cichorii, endiviæ, fumar. cardui benedict. fœnicul, asparagi cochlear. nastur. beccabung. & similibus, quibus non tantùm ad præparationem, sed [illegible] ditis quandoq; laxantibꝰ etiam ad evacuationem utor feliciter, cùm [illegible] malignitati scorbuticæ resistat, [illegible] scetum roborationi inserviet. [illegible] ctura mea ex speciebus diaplit. [illegible] chont. Diarrhod. diatrion sant. aromat. rosat. cum rore majali [illegible] extracta, cui pro Spirituum vital. refectione tantillum confectionis de hyacyntho vel Alkermes admisceri posset, adhibitis simul aquis analepticis, spiritu rubi Idæi, rosar. fragor. &c. exaltatis.

Quibus si accedat diæta conveniēs, apud me quidem, nisi aliter decreverit summus vitæ necisq; arbiter nullum reconvalescentiæ est dubium. Vale, mi Frater, scribo [illegible]

ribus

[illegible] visitationis pharmaceuticæ defatigatus & in somnum propen-[illegible], Colbergæ d. XII. Decembr. Anno M. DC. LI.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

Literas tuas, unice Frater, rectè accepi, quâ verò methodo curandum ægrotum meum mones, eidem curaveram; & cùm tuas acciperem, jam in sanitatis portum adductum putabamus, quòd jam integrum octiduum sat rectè habuit. Sed ecce heri, postquam pransus esset, somnus primò inopinantem invasit turbulentus & interruptus, tandemque aura quædam humeros & brachia perreptans mox cum frigiditatis iterumq; caliditatis sensu. Hinc oscitatio frequens & sudor tota nocte insecutâ fluens cum perpetuis vigiliis. Ego miror affectûs hujus pertinaciam, præsertim tot salutaribus remediis ex methodo adhibitis. Scorbuti tergiversationi culpam forsan non immeritò adscripsero. Tu, mi Frater, quæso denuo huc consulas & succorum antiscorbuticorum depuratorum libram ut transmittas, obnixè rogo. Vale rectissimè. Scribo Treptoæ d. 28. Decembr. Anno M. DC. LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V.G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS V.G.

Salutem & amorem.

Recidivam quæ paucis retro diebus Pharmacopœum vestrum, cùm jam in vado esse videretur, invasit, â scorbuti malitiâ excitatam esse symptomata satis arguunt: Solet enim interdum belua hæc quasi blandiri & quiescere; mox subitâ fermentatione erumpere & immane quantum sævire. Omnino itaque opus est, ut malignitas ejus porrò oppugnetur id quod commodè specificis quibusdam antiscorbuticis expediri poterit. In horũ censu nihil ferè efficacius deprehendi, quàm succorum antiscorbuticorum optimè depuratorum mixturam, si trium circiter unciarum pondere in constitutione corporis calidâ cum aquâ cichor. vel acetos. aut sero lactis caprini; In frigidâ cum vino Rhenano tenui exhibeatur, sed repetitim & per vices, ita ut aliquando intercedat evacuatio, decocto nostro laxativo vel alio leni & benigno pharmaco instituenda. Et hæc quidẽ, ut nosti, horis matutinis; Post meridiẽ circa terti-

am

am vel quartā conserva cochlear.& nasturtii cum spirit. ♀ri commodè exhibetur; tempore autem decubitꝰ aqua nostra antiscorbutica ex succis. Interim lipothymia vel virium languor cordis anxietas &c. urgeāt, pulveris nostri cordialis, tantillum ex aquâ analepticâ delibandum vel alia cordialia adhibenda, additis semper specificis, sine quibꝰ frustra contra hunc morbum & omnia ejꝰ symptomata pugnatur. Vale. Scribo Colbergæ d. XXX. Decembr. Anno M. DC. LI.

EPISTOLA XIII.

De oppilatione & intemperie epatis calidâ &c.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fautori suo observandissimo.

JOACHIMUS SCHNELLIUS

Salutem & cultum.

VEllem quidem, quemvis potiùs subire laborem, quam meis Te onerare literis. Ægroto tamen amico rectiùs consulturus meritò tuum deposco consilium.

Is graviter decumbit admodum dolore lateris dextri interno cum siti & vomitu frequenti afflictus. Obstructionem cavi epatis ratus purgavi corpus, venam secui & decoctum aperitivum propinavi iterumque purgantem portiunculam.

Inde meliùs interdum valuit, mox sequiùs.

Vicini quoq; mei uxor post difficilem partum assiduè vomere & gravissima anxietate affici cœpit, deinde & torminibus ventris & præcipuè sinistri lateris dolore vexari, ubi tumor insuper aliquis apparet. Purgationem bene tulit, tumor nihilominus auctus ad ventriculi regionem usque processit, pedes quoque intumescere videntur. Tu, in utroque casu consiliis nos tuo juvare ne detrectes, quod ego omni studio vicissim libens demerebor bellè diuque Te cum ... vivere & valere, precatus. Wol... d. XXII. Decembr. ANNO M. DC. LI.

DN. JOACHIMO SCHNELLIO, Medicinæ Candidato ...

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

Salutem & Amorem.

DEsideriis tuis per omnia ... quidem satisfacere labor... mole prohibeor. Paucis hæc habe. Æger amicus tuus oppilatione & intemperie epatis calidâ labor..., quibus in consensum trahitur ventriculus, forsan & per se male affectus. Purgato itaque corpore & adhibitis deobstruentibus, quod ... factum esse intelligo, alteram &

corroborantia uſurpanda, quæ appropriata ſint, & aliqualem aperiendi vim obtineant.

Tale eſt electuarium, quod transmitto, cujus ſingulis matutinis & veſpertinis, duabus circiter ante cœnam frugalem horis, quantum cuſpide cultri ter capi poteſt exhauriendum, & ratione ventriculi interdum guttulæ aliquod Spir. Olei violati admiſcendæ; Sed hoc tantum horis mutationis & parcè ad gratam aciditatem.

Loco electuarii interdum delibet tincturam meam epaticam, quæ ſitim compeſcit & caloré epatis egregiè temperat. Extrà hypochondrio dextro emplaſtrum epaticum applicandum & inſtituenda conveniens victûs ratio. Symptomata quibuscum vicini tui uxor conflictatur, ex utero & liene potiſſimum prodeunt.

Huic, præmiſſis univerſalibus eſſentiam meam hypochondriacam tribus diebus continuis in aurorâ ex faſciculo cerevisiæ calidæ vel brodio carnium non pingui propinabis, quantum menſura his additi capit; poſtea per biduum guttulas XIII. vel XV. Elix. proprietat.

Paracelſ. cum eſſent. caſtor. permixtim exhibebis; Hinc iterum eſſentiam & alternatim elixir, quàm diu opus videbitur. Sub horam ſomni de aquâ ſplenetica & uterinâ cochlearia duo vel tria delibet Ægra.

Tumori lateris ſiniſtri commodè empiaſtrum ſpleneticum alutæ tenui inductum applicabitur. Utiliſſimum fore arbitror, ut aliquandiu bibat cereviſiam medicatam ex meliſſâ, fumariâ, borragine, ſcolopendrio, Enulâ, cortic: tamariſci, fraxini, & radic. cappar, quæ quidem omni præparata & mixta tranſmitto.

DEUS eorundem uſum ſalutarem felicemque jubeat, cujus tutelæ Te commendo. Vale. Colbergæ d. XXIII. Decembr. Anno M. DC. LI.

EPISTOLA XIV.

De alvi obſtructione, tumore abdominis & metu hydropis.

DN. JACOBO PRIBEN, Seniori, Chirurgo Treptovienſi.

BALDASS: TIMÆUS V.G.

S. P. D.

Lteras tuas, Amice dilecte, hac ipſâ horâ in hortulino meo, quo venandi per nives ſpirante leviter Boreâ me invitavit opportunitas, rectè accepi perſpectiſque deſideriis tuis, cùm nihil medicaminis, quod ex uſu ægri eſſe poſſet,

posset, ad manus haberem, tabellarium tuum Colbergam ablegavi, qui necessaria ex pharmacopolio Trederiano apportaret. Intereà ne moræ fores impatiens per transeuntem hac harum exhibitorem significandum duxi, quid præscripserim, nimirum: Pro segnioris alvi incitamento nodulum laxativum, cujus usu per vices continuato serum in abdomine cumulatum evacuabitur, Infundes nodulum hunc in vini vel cerevisiæ defœcatioris mensurâ unâ & singulis vel alternis diebus, prout videbitur, haustum mediocrem, factâ priùs forti expressione, exhibebis.

Ventris tumor sublatâ causâ, spontè, ut spero, evanescet; sin minùs, instandum erit, evacuantibus; postmodum, si opus fuerit, etiam diureticis & diaphoreticis utendû. Interea abdomini applicabis emplastrum de cineribus Mynsichti vel aliud conveniens. Cœterùm & epar roborandum; quo fine electuarium, quod mitto, frequenter assumendum, observatâ frugali & conveniente diætâ, qualem nuper Nobilissimo Dno. Stephano Manteufelio, Te excipiente, præscripsi. Vale. Dab. in Hortulino meo d. XXI. Novembr. Anno M. DC. XXXIII.

℞. *Folior. Soldanel.* ℥ii
Sena ℥ß.
Rad. gialap. ℥iii.
bryon. ℥ii
Agaric. trochiscat.
Rhabarb. el. ana ℥ii.
Comar. absynth. p. i.
Medull. Sem. Cartham. ℥iii
Sem. anis. fœnicul. ana ℥iß.
Cinam. acutiss. ℈iiij
Costi Ægypt. el. ℥iß.

Incisa & contus. grosso modo includantur sacculo ex syndo, tub.

℞. *Passul. mundat.* ℔ß.
Coqv. in vini Rhen. opt. q. s. ad mollitiem; Trajiciantur per setaceum, postea adde
Conserv. rad. cichor. ℥ii.
capill. ♀*ris.*
fumar. ana ℥i.
Condit. cort. citr.
rad. Enul. ana ℥vi.
Trochisc. d. rhab. ℥ii.
Epat. lupi præp. ℥iii.
Spec. aromat. rosat. ℥iß.
M. c. Syrupo de Eupatorio q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA XV.

De hyprope & lue Venereâ inveteratâ.

VIRO

Nobiliss. & Excellentissimo

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Sereniss. Electoris Brandenburgici Archiatro,

JOHANNES ERNESTUS OPITIUS.

S. P. D.

DEcumbit hic in viciniâ, Colonellus D.S.M. qvi cùm morbo Gallico, ultra biennium infectus multis medicamentis ex Mercurio præparatis usus esset, tandem in hydropem incidit, cum insigni abdominis scroti & pedum tumore. In dextro hypochondrio dolorem aliqvalem se percipere queritur cũ inflatione, cibos omnes aversatur & si qvos assumsit, continuò per vomitum reddit; præterea & siti admodum vexatur nihilq; præter potum Curlandicum, ut vocant, ex aqvâ & furfuribus præparatum bibit. Articulorum dolores noctu præsertim adeò lancinant ægrum, ut somnum etiam impediant cum insigni virium jacturâ.

Exhibui hactenus claretum chalybeatũ Mynsichti & jam per septimanas tres illius usum continuavi; Interdum syrupum ejusdem hydragogum propinavi, sed exiguo vel nullo potiùs cum fructu. Qvapropter nobilissimi Dn Patientis nomine ad Tuam Excellentiam confugio & consilium ejusdem imploro, imprimis qvomodo tumori sit subveniendum, & qvalia vel cataplasmata vel emplastra abdomini & Scroto sint applicanda item an usus Thermarum Carolinarum, quas valde appetit æger, conveniat, & qvæ præterea Excell. tuæ monere visum fuerit. De laboris & studii præmio, non est, qvod Excell tua dubitet: Brevi enim, ut spero, gratæ mentis affectum ipso facto declarabit. Interea ut Excell. Tua qvàm optimè valeat & indoctæ scriptioni bonus ignoscat precor. Dab. Stargardiæ XXI. Maii Anno M. DC. LI.

Dn. JOHANNI ERNESTO OPITIO

Chirurgo Experientissimo.

BALDASSAR. TIMÆUS V.G.

S. P. D.

LIteræ tuæ, Vir experientissime, Amice dilecte, cùm alterũ pedẽ jam in curru haberem Treptoam ad Illustrissimam viduam vocatus, redditæ mihi sunt, ut respondere nisi decurso priùs hoc itinere, non potuerim. Nunc laribus meis redditus desideriis tuis qvantum inter consulentium qverelas & labores per absentiam cumulatos licet, satisfaciendum duxi. Ac primò qvidem hydropem qvod attinet, mirum non est, eum omnes conatûs tuos eludere nec medicamentis hactenus exhibitis cedere. Viscera enim præcipua, epar imprimis ex lue venereâ, cujus primarium est subjectum, tot annis inveteratâ non minùs ac intempestivo medicamentorum Mercurialium

lium uſu, accedente & ægri intemperantiâ adeò debilitatum & corruptum eſt, ut ad naturalem ſtatum reduci meo qvidem judicio nunqvam poſſit.

Claretum Chalybeatum Mynſichti ut & Syrupus hydragogus utiliter qvidem in hydrope ad hepatis, lienis & meſenterii obſtructiones reſerandas aqvoſosq; humores evacuandos exhibentur; Verùm in præſenti caſu ſemper ad malignitatem & virulentiam morbi Gallici reſpiciendum. Qvare ſiqvid medicaminis in gratiam ægri ulteriùs præſcribendum fuerit, ſubinde ſpecifica ex ligno Gvajaco, ſaſſafras, ſarſaparillâ, chinâ & ſimilibus non minùs, ac epatica qvædam admiſcenda, & cum ex longo medicamentorum uſu nauſeam procul dubio conceperit patiens, palato etiam inſerviendum exhibitione eorum, qvæ non ingrati ſunt ſaporis. Arridet præ cæteris radicum chinæ eſſentia eum in modum, qvem ex Dornavio deſcripſit Beguinus lib. 2. capite 9. diligenter & accuratè præparata.

Exhibetur uncia una vel duæ ex liqvore convenienti cum leni ſudoris provocatione horis matutinis; A meridie verò circa tertiam vel qvartam dari poteſt hauſtulus duarum unciarum aqvæ ex deſtillato iſtius eſſentiæ aſſervatæ absqve ſudoris elicio.

Interdum uſurpetur Syrupus hydragogus Mynſichti vel mixtura ſambucina noſtra

℞. Rob. Sambuci ℥ii
Reſin. gialap. gr. vii
Extract. ligni ſanct. gr. v. m.

Et hæc qvidem ad evacu[illegible] humores noxios & exſtirpand[illegible] luis Venereæ virulentiam per [illegible] repetenda ſunt pro virium to[illegible]rantiâ.

Ad viſcera autem roborand[illegible] proderit tinctura coraliorum, [illegible]giſterium perlarum, tinctura [illegible]ſtra epatica cum ſpiritu ligni ſa[illegible] & ſaſſafras mixta, ut & electuari[illegible] infra deſcriptum.

Ad vomitiones ſedandas & [illegible]fortandum ventriculum detur [illegible] noſtra ſtomachalis cum ſpi[illegible] maſtiches vel eſſentia panis [illegible] malvatico. Extrà fiant inun[illegible]nes ex oleo maſtichino & [illegible]nior. Vel imponatur emplaſ[illegible] de cruſtâ panis. Sitim co[illegible]ſcet decoctum chinæ cum radi[illegible] liqviritiæ præparatum.

Abdomini & ſcroto appl[illegible] poterit cataplasma de cine[illegible] Mynſichti, vel illud Craton[illegible] rad. cucumer aſinini. Interd[illegible] inſtituantur fomentationes v[illegible] vaporationes per ſellam p[illegible]foratam ex meliloto, art[illegible]miſiâ, origano, calamintha, rutâ, abſynthio, rore mar[illegible]

flori[illegible]

florib. chamæmel. centaur. mi-nori. Sambuc. rad. althææ, lilior. albor. Sem. carui, cumini, baccar. lauri, Juniper. ligno Gvajaco, sas-safras & similibus.

... articulorum dolores sopi-... applicetur ceratum de ra-... igonis vel instituantur fomen-... ex Ligno Gvajaco, sarsa-... salvia, pulegio, roremarino, ... flor. chamæmel. Sambuci, ... &c.

... Thermæ Carolinæ, quarum de-... tenetur Nobiliss. Dn. pati-... nec hydropi, nec morbo Galli-co conveniunt, prout videre est in ... germanico Strobelbergeri ... thermis Carolin. cap. 3. Von ... denen es zuwieder ist/ ... hydropis & luis venereæ ex-... fit mentio; quapropter iis ... censeo, cùm & vi-... longinquo itineri non suf-ficiant.

... literis, Amice dilecte, ... postliminio quasi, li-... tamen etiam occupatissimus ... dere volui, officia mea com-... tempore & Nobiliss. Dn. Colonello & tibi prolixiùs conte-... Interea utrumq; salvere & valere jubeo. Dab. Colbergæ d. IV. Junii. Anno M.DC.LI.

℞ Conser. rad. Cichor.
... rosar. rubr. ana ℥iij.
... flor. borrag. ℥i.
... Condit. rad. Scorzoner ℥ij
Cortic. citri ℥j.
flor. citri ℥ß.
Pulv. ligni sanct. ℥i.
Cortic. ligni sanct. ℥ß.
Sarsaparill. ʒvi.
Specier. diatrion sant.
Diarrhod. Abbat. ana ʒiß
Confect. Alkerm. ℥ß.
M. C. Syrupe de cortic. citri q. s.

F. Electuarium.

EPISTOLA XVI.

De affectione hypochondriaca.

Ad Illustrem & Generosum Dominum

Dn. JOHANNEM BANNER Exercitûs Regni Sveciæ Campimareschallum.

Hoch-wolgeborner / Gnädiger Herr. Eur. Excell. sind unsere unterthänige Dienste bevor. Demnach E. Excell. wegen dero Leibes-Beschwerung uns anbefohlen mit einander zu consultiren / wie denen beschwerlichen Zufällen / den Eur. Excellentz nun eine Zeitlang unterworffen, nechst GOTT / durch dienliche Mittel abgeholffen werden möchte.

Als haben wir solchem unterthänig nachsetzend uns zusammen verfüget; Befinden so viel / daß Eur. Excellentz vor diesem gesunde

sanguinischen Natur mit etwas Gallen vermischet gewesen / und dannenhero wenig Kranckheiten außgestanden / bis ohngefehr vor einem halben Jahr in hitziger Sommerzeit auff gethane excess mit unterschiedlichen Weinen Leber / Miltz und das gantze Geblüt innerlich entzündet / darauff unnatürlicher Durst erfolget / welchem zu begegnen Eure Excellentz damahls mit kaltem unverdaulichen Getränck sich zu erkühlen unterstanden / darnach sich bald bewuste Blehungen in hypochondriis / Auffhaltung des Athems / Hertzens-Angst / hinfallende Kräffte des Häupts mit darauff erstarrenden Gliedern / Auffwallung des Geblüts in den Hertz- und Leber-Adern unnd ander Ungelegenheit erzeiget hat. Ob nun zwar solche geschwinde Zufälle nicht lange gewehret auch nach gebrauchter purgation Eure Excellentz sich zimblich wieder befunden ; So ist doch nach hinterhaltener anfallender Versammlung in denen Kröß- unnd Miltz-Adern solcher paroxysmus wiederkommen / bis endlich die Natur selbst solche Versammlung angegriffen und per diarrhœam Pechschwartzer materien frequentissimis copiosis dejectionibus von sich gestossen. Darauff wiederumb Ewr. Excellentz gute Leichterung gespüret. Wie [illegible] leicht zu vermuthen / daß bey [illegible] cher diarrhœa noch sein fome[illegible] oder Zündel gleichsam verbli[illegible] der gleich einem Schwamm an[illegible] zeugt / und wegen geschwächte[illegible] ber und Miltzen alles in seine [illegible] derbte Eigenschafft bringet [illegible] ein Saurteig einen gantzen [illegible] anzusauren pfleget / als habe [illegible] che beschwerliche Zufälle / sich [illegible] und wieder erzeiget / mit gesch[illegible] der Enge und Hinterhaltung [illegible] Athems sampt hinfallenden K[illegible] ten des Hertzens unnd Hä[illegible] sich gar starck mercken la[illegible] Wann dann hieraus abzune[illegible] daß die vornehmste innerliche [illegible] sache obgedachter beschwerli[illegible] Zufälle nichts anders sey / als [illegible] lectio tartareæ mucilaginosæ [illegible] teriæ in hypochondriis sing[illegible] corruptione fermentatæ evap[illegible] tionibus suis prædicta sym[illegible] mata producentis, das ist / ein [illegible] fallende Verschleimunge umb [illegible] Leber und Miltzen / in dem Ge[illegible] Gedärme / welche zu gewisser [illegible] durch ihre fermentation und [illegible] wallung der Brust / dem He[illegible] und Haupt zusetzet / als erfo[illegible] hierauff / daß eine Art einer hy[illegible] chondriacæ passionis verhan[illegible] welche zwar an sich selbst lang[illegible] rig ist / jedoch Hoffnung giebet / [illegible] noch zur Zeit solche nicht lange [illegible] wehret / und Occasione [illegible]

...tæ der sechs Monaten ohn-
...schr ihren Anfang genommen/es
...er durch Gottes Segen dersel-
... mit der Zeit abgeholffen wer-
... Ist demnach/

1. Dahin zu sehen / daß täglich
... Leib durch den Stuelgang seine
Öffnung habe/umb die Blehungen
und fernere Versammlung causæ
morbificæ zu verhüten.

2. Erfordert die Nothdurfft
daß materia peccans per singula-
rem corruptionem fermentata in
den kleinen Geäder des untersten
Leibes erweichet/ digeriret und auß-
geführet werde.

3. Daneben aber auch die Na-
tur gestärcket.

4. Und denen Zufällen/ sonder-
lich/ wann die beschwerliche Enge
und Auffhaltung des Athems an-
greiffet/gewehret und begegnet seyn
soll.

Pro I.

Belangend das erste/ so befinden
Ewr. Excellentz sich wol bey dem
Gebrauch der Salben ex ungve. de
...anitâ cum butyro clysmatico,
...he circa regionem umbilici ge-
...chet wird; Zum Abwechseln kön-
... gebrauchet werden/ pilulæ ma-
...stinæ cum depurato Ammo-
...o permistæ; pilulæ angelicæ
...loeticæ cum succo rosarum
...aratæ, vor dem Abendessen ei-
...alben Scrupel genommen Item
...weissen Cremoris tartari ein
Quintlein mit einem Hüner-Süp-
lein zu Anfang des Essens / oder
ein Hüner-Süplein mit einem
Eyer-Dotter vermischet: Item
Tschwetzken-Brühe mit kleinen Ro-
sienen gesotten / oder mit gesaltzener
frischen Butter geschmeltzet / oder
Aepffelmüselein mit kleinen Ro-
sienen; Da dann sonderlich dahin
zu sehen / daß bey dem Essen Ewr.
Excellentz sich allzeit im Anfang
weicher gekochter Speisen unnd
Süplein befleißigen / sonderlich
aber werden zu dieser Intention die
gelinden Clystierlein gar wol die-
nen / wann man in einer Hüner-
Suppen ein paar Kalbs-Füsse wol
siedet und solche Brühe mit Camil-
len/Dillen/Rauthen Oel oder buty-
ro clymastico sampt ein paar Eyer-
Dotter/zu Zeiten 2. Loth elect. leni-
tivi darzugethan/ vermischet/ off-
te beybringen liesse / da dann we-
gen der Blähungen bißweilen auch
etliche Löffel voll Malvasier darzu
gethan werden mag.

Pro II.

Betreffend das ander / so ist biß-
her recht und wol dahin gesehen
worden wie die verhaltene zähe
Verschleimung umb den Miltz- und
Kröß-Adern möchte erweichet
digeriret und außgeführet wer-
den / in dem das digestiv-Pulver
aus den durchdringenden Sal-
tzen und andern Stücken / sampt

dem Neben-Gebrauch derer Mittel / welche gelinde purgation verursachen / verordnet worden / zu welcher intention ferner dießmahl eine Nothdurfft ist folgendes Claretum laxativum zugebrauchen auff vier Tage nach einander allezeit zwo Stunden vor dem Morgenessen / davon 4. oder fünff Untzen zu nehmen / wann Ewr. Excellentz zuvor etliche wenig Löffel voll von einem kräfftigen Süplein zu sich genommen haben. Diß wird gelinde purgiren zugleich auch die vornehmsten Glieder stärcken mit Außführung derer erweichter und digerirter Materien. Alldieweil aber obgedachte verhaltene zähe Verschleimung umb den Miltz und Leber eine unartige corruption und angehende Fäulung an sich hält / welche sich mit Scorbutischer Miltzkranckheit vergleichen thut / sind wir der Hoffnung / es werden Ewr. Excellentz unter denen erweichenden und digerirenden Mitteln / sonderlich wol bekommen der Safft von der conserv. folior. cochleariæ oder Löffelkraut-Zucker / dessen ein Loth mit der aquâ antiscorbuticâ oder Miltz-Wasser vermischet / über Nacht an einem warmen Ort zugedecket stehen lassen / des Morgens durch ein Tüchlein gedrücket und warm im Bette außgetruncken / darauff noch im Bette sich warm gehalten / Nachmitta- ge wiederumb zwo Stunden vor dem Abendessen solches Trä- lein genommen und hin / und wi- der spatzieret. Dieses könte drey Tage wiederholet werden darauff den vierten Tag des ge- dachten Clareti laxativi ein Trunck gethan zur gelinden pur- gation und hernacher wieder Tage voriges Mittel repetiret lich zweymahl / und wiederumb vierten Tag purgieret / dabey in acht zu nehmen / daß nichts weniger in denen dreyen Tag die angedeutete Mittel zur rung des Leibes können gebrau- werden.

Wann dieses nun geschehen und wegen vorstehender E. Excellentz länger nicht con- tinuiren könten / so würden sie gar wol thun / wann Sie nichts sto weniger von der conserv. cochleariæ ein Loth im Bette nehmen / darneben vier oder fü Löffel voll von dem Miltz-Wa darauff thäten. Alldieweil Kraut mit seinem durchdrin- den feuchtigen Saltz ein sonder appropriatum ist die mucilagi- sem tartaream materiam in de kleinen Aderlein des Miltzes / ber und Gekröß / anzugreiff- zu erweichen / zu zertheilen und gends die hitzige Leber und remotis obstructionibus mit auff-

sung

... der Verstopffung zu erkühlen. ... dieser intention nun wol nachzu... ...nen/ wird von nöthen seyn/ daß ... dem æquinoctio vernali ehe ... und Tag sich gleichen E. ... noch einmahl/ wann sie un... ...ssen Zeit darzu haben können ...ges claretum laxativum wieder ... mit dem Gebrauch des Saffts ... dem Löffelkraut-Zucker/ wie... ...ssem geschehen.

Pro III.

... Unterdessen will die Natür ... ihre Stärckung haben/ die be... ...m victûs ratione convenienti ... Artznenmitteln: Die Speisen ...gend/ wil dahin gesehen seyn/ ... E. Excell. sich leichter wolver... ...cher weichlicher Speise befleis... ... nicht gar mancherley unterein... ... essen/ sonderlich wann sie mit ... Fischen geniessen/ desto we... ... von Fleisch darzu essen. Und ... E. Excellenz des Biers gewoh... ... seyn/ werden sie allezeit eines er... ...n/ welches wol abgelegen und ...hren fein lauter sey und nichts ...weniger den Hopffen noch zu ...men gebe/ durch liebliche Bit... ...wäre auch dienlich/ wenn E. ... etwas von caryophyllata ... benedicten Wurtzeln und we... ...hrbeeren darinnen liegen lies... ... Nacht/ damit es desto besser ... Dünung helffen und weniger ...ungen machen möchte. Auff ... essen da E. Excell. nicht beständig gut Bier haben könte wäre besser decoctum Chinæ cum rad. acetos. cinam. & sassafr. in einem Flaschenfutter mit zu führen und bey dem Wein an statt des Bieres zu trincken/ wie denn auch an dessen statt ein angesetzter verjohrner Rosinlein Tranck gar nützlich gebraucht werden kan/ wäre auch nützlich/ wañ von der ambra grisea ein Quentlein in ein Tüchlein gebunden allzeit in die Weinflasche hätte mögen gehencket und davon getruncken werden.

Von Artzneymitteln dienen/ was Magen/ Häupt und Hertz stärcket/ als da sind Confect Dianth. cum extract. ligni aloës. diamarg. frigid. Diambr. complet. Item conserva rorismar. cum conf. alkermes permixta, die ambra gepülvert und mit Confect. manus perlat. vermischet offters des Morgens einer Messerspitzen oder zwey mit einem Cappaunen Süplein eingenommen.

Item/ es stärcken auch diejenige Sachen/ welche die hitzige und verstopffte Leber und Miltz erkühlen/ da sonderlich der Wegewartzucker aus den frischen Wurtzeln sine coctione gemacht/ gar wol thut/ offte davon eine Stunde vor essens einer welschen Nuß groß genommen. Item die Confection man. Chr. perlat. Diarrhod. Diatrion. sant. Und weil sich offt circa vesperam nachmittag ein Durst erzeiget/ wäre gut/ wenn

etwa E. Excell. eine kräfftige gelatinam zu bereiten ließen / nehmlich einen halben Capaunen sambt ein paar Kalbes Füssen wolgesotten/dazu gethan rasuræ cornu Cervi crudi in ein Tüchlein gebunden zwey Loth/ mit einander wolgesotten biß das Fleisch von dem Knochen fället/auff die letzte ein wenig Muscatenblume/ Rosenwasser und etwas Rosenessig dazu gethan/ mit solcher Brühe ein wenig Mandeln und Pistacien ausgezogen/ nachmahls erkalten lassen und von solchem vor den Durst ein Paar gute Löffelvoll also kalt genommen. An statt des Essigs kan man etliche Löffel voll Weins / und ein wenig Zucker nehmen/ oder ein paar Löffel voll Granaten-Wein.

Pro IV.

Was nun zum Vierdten die Zufälle/ sonderlich die Beschwerung des Athems betreffen thut/ beneben darauff erfolgender Ohnmacht/Beschwerd in dem Häupt auch zu Zeiten Erstarrung der Glieder/ so wird in diesem Fall die aqua asthmatica Norinbergensium, Spiritus veronicæ cum Saccharo candi solutus gar wol thuen/ wie auch der Spiritus Juniperinus cum Rob. Juniperino digestus & per inclinationem separatus. Item Spiritus terebinthinæ rubinus sulphuris, &c. Hie her gehöret auch Spiritus pneumaticus, Item die Brustküchlein. Die eussersten Glieder/ Hände und [illegible] sollen alsobald mit der Aqua [illegible] dinum & rutæ warm gerieben [illegible] den: So könte auch ein Hertz[illegible] ver ex margarit. ppr. Chrisolit[illegible] cum lapide bezoar. in aqua [illegible] nic. Saccharo cand. dulcorat [illegible] gegeben werden. Sonsten [illegible] die aufffsteigenden Blähungen [illegible] mercken lassen/ wird das elixir [illegible] priet. Parac. acht oder 9. Tropf[illegible] in ein paar Löffel voll Wein/ vel [illegible] appropriato liquore eingenom[illegible] auch gar dienstlich seyn. [illegible] lich können wieder die Bläh[illegible] des Miltzens gebraucht werden [illegible] Miltzsalbe / darauff das P[illegible] nach der Salbung aufgele[illegible] den / nachfolgender Descrip[illegible]

℞. *Ammon. acet. squill. sol.* ℥ij. [illegible]
Succi nicotian. per decoct. [illegible]
propriat. extract. ebull [illegible]
Resin. pini & terebinth. ana ℥ß [illegible]
Ol. cappar. & ceræ ana q. s.
F. Ceratum extens. corio [illegible]
ctum syndone ad regio[illegible]
enis.

Dieß wäre also dißmahl [illegible] Bedencken welches zur N[illegible] wir hiemit unterthänig [illegible] wollen. GOtt der allmächtige [illegible] seine Gnade und Segen zu gut[illegible] ständiger Gesundheit [illegible]

ugspurg den 6. Februar.
633.

r Excellenz
Unterthänige
orius Horstius. D.
ppus Hochstetterus D.
is Jenisch. D.
nias Echardus D.
nnes Henisius D.

retum laxativum

. Chin. el. ℥iß
Sarsaparil.
ntal. citrin.
Lentisci ana ʒii.
ryophyllat.
pœon ana ʒiß.
octio in s. q. aquæ ad ter.
vase, sub finem coctionis
sfr. cinam ana ʒiß
per noct. in loco calido,
entur cum levi ebullitio-
nfundantur iterum per

s. s. ℥i. ʒii.
nn. nigr. ℥ß.
ctylor.
ana ʒii.
t ʒiß.
pernoctem in loco ca-
è per manic. Hippocr.
Saccharo candi dulco-
is ʒiiiß.
icus pneumaticus.
Veronic. ℥iß.

Anisi ℥ß.
Sulphur. gtt. XV.
Sacchar. cand. ℥i. M.

Rotulæ pectorales.

R. *Extract. liquirit.* ʒi.
Specier. Diaireos ʒii
Flor. ♀ris sperm. ceti ana gr. vii
Sacchar. opt. c. aq. sassafr. soluti
℥iii M.
F. rotulæ.

Unguentum spleneticum

℞. *Ol. cappar.*
Tamarisc. ana ℥i
Ungv. nervin. ℥ß.
Ol. chamomill. destill. ℈i.
Ceræ parum. F. linimentum.

EPISTOLA XVII.

De eadem affectione

Reverendo & doctissimo
DN. JONÆ STAUDIO
Ecclesiæ Caminensis Archi-
Diacono
BALDASSAR TIMÆUS V. G

S. P. D.

VAletudinem tuam in ancipiti versari teque cum morbo illo literatorum dicto, iterum conflictari doleo, mi Amice, DEUM precatus â pertinaci & molestissimo hoc malo te liberet salvumque & incolumem diutissimè præstet! Curandi methodum ex tractatu meo de affectione hypochondriacâ plenius

nius cognoſces. Nunc expenu meâ pharmaceuticâ transmitto eſſentiam hypochondriacam, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem. Sumitur purgato priùs corpore ex jusculo cereviſiæ vel carnium non pingui â ſcrupulis duobus ad drachmam unam horâ unâ ante prandium vel cœnam frugalem ſubſequente moderato corporis exercitio.

Adjunxi & cathartica quæ deſideras, quorum uſum & doſin haud dubiè noſti.

Gialappa ſive mechoacanna nigra melancholicis, ſeroſis & pituitoſis humoribus expurgandis convenit, datur â ℈iß ad ℈ii. Paratur ex hac radice reſina, cujus grana ſeptem vel novem cum conſervâ fumariæ & confectione alkermes exhibita melancholicos ac ſeroſos humores optimè & ſine moleſtiâ ac virium dejectione educunt. In liquore non facilè diſſolvitur, quamvis in ſubtiliſſimum pollinem redacta ſit, ſtatim tamen coagulatur, excepto ſpiritu vini rectificato, cum quo tamen minus tutò exhibetur.

Si verò ſemina N. cuicunque etiam liquori miſcueris, ſolutionem nullo negotio obtinebis, quod ego quidem pro arcano hactenus habeo.

Mechoacanna alba ſeroſas & pituitoſas ſuperfluitates eliminat, mihi in febribus quotidianis ſingulare eſt remedium, utpore quod non ſo[illegible] lum pituitam blandè & citra mole[illegible] ſtiam purgat, ſed & reſolvit [illegible] exſiccat & temperate ventriculum [illegible] calefacit ac roborat. Exhiberi p[illegible] teſt â ʒi ad ℈iiii vel ℈v.

Species diaphœniconis bil[illegible] flavam & maximè pituitam evac[illegible] ant, ventriculi doloribus & [illegible] nus vitiis ex crudis humoribus o[illegible] ortis conferunt, ventris inflatio[illegible] tollunt, & obſtructiones expedi[illegible] Sumuntur â ʒi ad ℈iiii.

Pilulæ noſtræ cephalicæ pond[illegible] re ſcrupuli unius & ſemis ab adu[illegible] tis robuſtioribus deglutitæ cap[illegible] & nervos â pituitoſis bilioſisqu[illegible] excrementis liberant delicatis [illegible] ſufficit.

His addidi flores ſcammonei [illegible] gulari artificio paratos, quibus [illegible] ere poteris purgantia transm[illegible] quando fortiori opus fuerit [illegible] ſi. In febribus tamen & [illegible] calidioribus minùs conveni[illegible] Cave etiam, ne in doſi pecces [illegible] na tria vel quatuor aliis purg[illegible] bus ſufficiunt mixta. Per ſe a[illegible] grana novem vel ſcrupulus [illegible] mis ex conſervâ roſarum vel [illegible] larum ad evacuandam bilem [illegible] vam utiliter exhibentur.

Cornu cervi quomodo a[illegible] △ calcinetur, ſalia item qua[illegible] ne cryſtalliſentur aliasque [illegible] φύσεις elegantiſſimas prox[illegible] oculum demonſtrabo brevi [illegible]

[illegible]mus, nisi quid obstiterit. Interea [illegible] melius valeas, devotè precor. [illegible]bantur Colbergæ die VIII. Sept. [illegible] M.DC.XXVIII.

[illegible]EPISTOLA XVIII.

[illegible] affectione hypochon-[illegible] cum dolore capitis alvi [illegible]diticealiisque symptomatibus.

Generoso & Nobilissimo

[illegible] TUVV BREMEN. [illegible] Sveciæ Colonello &c.

[illegible]ALDASS. TIMÆUS. VG.

S. P. D.

[illegible] Edelgebohrner Gestrenger [illegible]est und Manhaffter Insonders großgünstiger Herr Obrister/ [illegible]geehrter/ brüderlicher Freund/ [illegible] beyde schreiben/ eins im Mar[illegible] das andere im Majo itzt lauffenden Jahres zu Flenßburg datiret/ [illegible] mir wol eingehendiget / habe [illegible] sonder Compassion meines [illegible]geehrten Herrn Obristen lang[illegible]ige Leibes-Beschwerden daraus [illegible]nommen/ wünschende der allgü[illegible] GOtt selbige in Gnaden wen[illegible] und gute beständige Gesundheit [illegible] langen Zeiten verleihen wolle/ [illegible]schende/ mein geringes Consi[illegible] und Gutachten welches der H. [illegible]ster wegen sothaner seiner Lei[illegible] Beschwerden in scriptis zu er[illegible] begehret / achte ich solches [illegible] unnötig/ zumahl kein Zweiffel/ es werde der H. Obrister selbigen Orths gute wolerfahrne Medicos zur Hand haben/ deren Rath und Hülffe er zugebrauchen: Und ob Ich zwar meine Schuldigkeit hierin dem H. Obristen auch gerne contestiren möchte/ wil es doch bey so weiter Abgelegenheit etwas schwerer fallen/ da man der Kranckheit eigentlicher Zustand und Zufälle/ welche offtern in einem Tage geschweige dann in so langer Zeit sich gar mercklich zu ändern pflegen so genau nicht wissen kan.

Damit aber deñoch dem Herrn Obristen dißfals etlicher maßen satisfaction geschehe/ wil ich mein geringes Sentiment mit wenigem eröffnen:

Anfänglich ist dem Herrn Obristen sonder zweiffel unvergessen was für schwere excess. in der diæt zum öfftern und nun viel Jahr hero nach einander insonderheit im trincken geübet / wordurch die natürliche Wärme geschwächet/ daß die Däuung nicht mehr/ wie nötig / hat können verrichtet werdẽ/ sondern es haben sich allgemach / viel rohe schleimige/ dicke/ zähe Feuchtigkeiten in und umb den Magen in den hypochondriis Dünnungen/ in dem kleinen Geäder und insonderheit umb den Miltzen gesamlet; Worzu dañ auch die Harten im Rauch getreuget ten oder in der Peckel und Saltz gelegenen Speisen/ derer sich der Herr

Obrister zum offtern gebrauchet/ nicht wenig geholffen haben; von sothanen bösen unartigen Feuchtigkeiten ist nun nicht allein der unterste Leib angefüllet / sondern auch der Miltz und Leber sehr verderbet/woraus denn manche und vielerley Leibes-Beschwerden entstehen können. Itziger Zeit klaget der H. Obrister sonderlich über den Magen/über das Haupt/ und Verstopffung des Leibes.

Daß der Magen von vielen und schweren Excessen in der diæt mächtig geschwächet/ ist oben schon angedeutet/ worzu aber auch dieses kommet/ daß der Miltzen als welchem der Magen einen rohen/schleimigen dicken chylum oder Safft von den übelgedäueten Speisen zuschicket sich gleichsam revangirende den Magen hinwieder zu seinem nutriment und Nahrung ein unreines/ grobes Geblüth weil er aus sothanem bösen chylo ein bessern zu machen/nicht vermag/überliefert/wordurch denn der Magen noch mehr und mehr geschwächet wird; Daß Häupt betreffend/ wird solches von den Dünsten/ welche theils aus dem verderbten Magen/ am allermeisten aber von denen in hypochondriis und untersten Leibe gesamleten bösten Feuchtigkeiten aufsteigen/ beschwehret/ und in dem selbige Dünste die Häutlein des Gehirns anfassen/ zwicken und kneipffen sie gleichsam dieselben und richten also [illegible] reissenden Schmertzen an [illegible] sie denn durch das Gehirn/ [illegible] ren sie daselbst die Spiritus [illegible] Schwindel/Tunckelheit vor [illegible] gen/ klingen und saußen der [illegible] und andere schwere Zufälle [illegible] Hartigkeit und Verstopffung [illegible] Leibes rühret daher / weil die [illegible] rigkeit/welche den Wust des [illegible] flüssig machen solte/ von der [illegible] des Miltzens/ dem Gedärme [illegible] gen uñ selbiges gleichsam ausge[illegible] ret wird/ worzu auch die [illegible] heit des Miltzens und Leber [illegible] nig helffen thut / zumahl der [illegible] Obrister ohne das hitziger und [illegible] ckener Complexion ist. Sog[illegible] het es auch wol daß die Speis[illegible] nen zähen dicken Schleim [illegible] delt wird/ welcher sehr fest an[illegible] Gedärme klebet/ und überaus [illegible] Verstopffung anrichtet/ wel[illegible] Natur bißweilen nicht lösen [illegible] sey denn daß man durch [illegible] Artzney Mittel derselben zu [illegible] komme.

In Summâ die vornehmste [illegible] liche Ursache obgesetzter Be[illegible] den ist nichts anders / als [illegible] materiæ viscidæ, crassæ, [illegible] nosæ, & tartareæ in hypochon[illegible] eine sonderliche Verschl[illegible] umb den Magen Leber und [illegible] in dem kleinen Geäder / und [illegible] billig passio oder affectio [illegible] chondriaca genant werden / [illegible]

... zu sich selbsten eine lang-
... Kranckheit ist / und beydes
... als Medicis viel zu
... giebet/habe ich dennoch Hoff-
... weil der H. Obrister sonsten
... Natur und in seinen besten
... auch von voriger unordent-
... diæt beginnet abzulassen/ es
... vermittelst göttlicher Verlei-
... durch fleissigen und ordentli-
... Gebrauch hierzu dienlicher Artz-
... Mittel derselben abgeholffen
... diesen Zweck nun zu erlan-
... sollen folgende intentiones in
... Acht genommen werden.

1. Daß die verhaltene zähe Verschleimung des untersten Leibes ... der Miltzen Krößadern und ... erweichet digeriret und ... abgeführet werden.

2. Daß der Mage/ Miltz und Leber gestärcket und so viel müglich ... intemperies corrigiret werde.

3. Daß man eine gute gesunde und mäßige diæt halte.

4. Daß der Leib täglich durch ... Stulgang seine gebührende Öffnung habe und alle fernere ... samlung böser Feuchtigkeiten ... hindert werde.

5. Daß den Zufällen / welche ... erlich urgiren/als den Schmer... des Häuptes und sonsten bester ... begegnet und gewehret wer-

I.

Anreichende das erste wird dienlich seyn/ daß zu Anfang ein erweichendes Clystier gebrauchet werde/ und kan der Herr Obrister des Morgens frühe etwa umb sieben Uhr ein wenig Hünerbrühe/ oder Rindfleisch-Suppe mit einem Eyerdotter zugerichtet zu sich nehmen; Hernach wann etwa eine Stunde passiret das verordnete Clystier appliciren lassen.

Des andern und dritten Tages kan der H. Obriester von dem erweichenden und öffnenden decoct 6. oder 7. Löffel voll in ein Becherlein gießen lassen/ selbiges in heiß Wasser setzen/ daß es warm werde/ und trincken es auff einmahl aus/ essen alsbald von den verordneten Morsellen eine auff/ legen sich im Bette erstlich auff die lincke Seite etwa eine Stunde lang hernach auff die rechte / biß auch ungefehr eine Stunde vorbey ist. Auch mag der Herr Obrister hierauff wohl schlaffen / stehen alsdenn auff und spatziren ein wenig in der Stuben oder bey warmen Sommerwetter ausserhalb Hauses herumb / und nehmen hernach etwas an gesunder Speise und Tranck wie unten mit mehren wird gemeldet werden.

Des vierten und fünfften Tages wird der Herr Obrister von dem

dem laxirenden Tranck fünff oder sechs Löffel voll fein warm des Morgens früe einnehmen und vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs biß nachmittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten / welche da sie des ersten Tages gar zu gelinde erfolget und nur etwa 3. oder 4. Sedes abgeben thäte / kan des andern Tages ein oder zwey Löffel voll des laxirenden Trancks mehr eingenommen werden.

Des 6. 7. 8. und 9. Tages soll wiederumb daß erweichende decoct. nebenst den Morsellen wie vorhin gebrauchet werden.

Des 10. 11. und 12. Tages kan abermahl der laxirende Tranck vorgeschriebener maßen oder auch ein wenig mehr / nach dem er starck oder schwach wircket / eingenommen werden.

Den 13. 14. und 15. Tag soll man mit Brauch aller Medicamenten innehalten und da diese Tage die Urin annoch sehr trübe und tunckel ist / soll man am 16. 17. 18. und 19. Tag nochmahls das erweichende Decoct und am 20. 21. und 22. den laxirenden Tranck gebrauchen. Ist aber die Urin klar / mit einem subtielen dünnen Wölckichen / ist unnötig das decoct wie auch den Tranck ferner zu gebrauchen.

II.

Was die ander intem[...]
betreffen thut / kan der Herr O[...]
ster / wenn die Reinigung de[...]
bes vorgeschriebener maßen [...]
verrichtet seyn / ferner zur S[...]
ckung von dem verordneten ele[...]
ario oder Lattwerge alle Morg[...]
ner Wallnuß groß auffessen / [...]
etwa zwo Stunden darauff f[...]
Insonderheit wird das Elixir / [...]
dem Herrn Obristen ich hiebe[...]
wenig übersende / zur Stärck[...]
des Magens / der Leber un[...]
Miltzens sehr dienlich seyn / [...]
Herr Obrister dessen alle M[...]
ein oder zwey mal etwa [...]
Quentleins schwer in ein[...]
ner-Brühe oder Rindfleisch-[...]
pen oder in ein wenig warm[...]
des Morgens nüchtern gebra[...]
und etwa zwey oder drey St[...]
darauff fastet. Damit auch [...]
Hitze und Truckenheit der [...]
und des Miltzens corrigir[...]
derselben intemperies al[...]
werde / könte das Serum [...]
caprini, das ist / die Wecke[...]
Molcken von Ziegen-Milch [...]
14. Tage gebrauchet werden [...]
zwar also / daß des ersten [...]
ges von selbigem Sero ein [...]
etwa von 8. Untzen gebraucht [...]
des andern Tages 9. Untz[...]

...10. Untzen/und des vierten ... des fünfften 12. des sechsten 13. des ...den 14. Untzen/ am 8. Tage ...und 14. Untzen am 9. Tage ...ajen/ am 10. 12. am 11. 11. ... 10. am dreyzehenden 9. und ...14. Tage 8. Untzen / daß man ... bis an den siebenden Tag immer ...e und hernach von Tag zu Tage etwas ablasse/ fast auff gleiche ... man die Saurbrunnen zu trincken pfleget. Damit aber das ... dem Magen nicht schaden möge auch keine flatûs und Blähungen verursache/ soll man ein wenig vom ligno sassafras, welches auch dem Haupte sehr dienlich ist/ darinnen auffsieden lassen/ und wegen der Leber und Miltzens von der ver...ichneten mixtur oder Säfftlein et...a 1. oder 3. Löffel voll allemahl darunter mischen/ auch soll es nicht an...rs/ als warm/ und zwar des Morgens nüchtern getruncken werden. Der Herr Obrister kan etwa eine Stunde lang damit im Bette liegen ...ben und ruhen/ hernach ein we... herumb gehen und sich bewegen/ ... nicht essen bis 4. oder 5. Stunden passiret.

III.

...elangende das dritte ist hochnö...aß der Herr Obrister sich einer ... gesunden mäßigen diæt, so viel ...ich befleißige/ und für allem W...s auch sonsten schädlichen Speisen und Tranck bester massen hüte/ und zwar/ an Fleisch/ ist schädlich alles was von altem oder zu schwerer Arbeit gebrauchtem Viehe ist/ dann solches nicht allein hart zu verdauen/ sondern auch ein schweeres melancholisches Geblüt giebet; Item was süchtig ist als Schweinfleisch/ Aenten/ Gänse ꝛc. Auch alles was sehr feist ist / denn selbiges schadet dem Magen / verursachet Blähungen und Winde / so ist auch schädlich was im Rauch gehangen oder in der Pöckel gelegen / denn solches giebet ein schweeres scharffes und unartiges Geblüte. Und solches ist auch zu verstehen von den Fischen / welche mehrentheils/ sie seyn gleich frisch oder eingesaltzen/ und auffgetreuget / wegen ihrer wässerigen und schleimichtẽ Feuchtigkeit/ so sie an sich haben / schädlich sind; Doch sind derer etliche/ welche ein gut nutriment geben/ als Hechte/ Bärse/ Lachs/ Forellen / Murenen/ Schmerlen/ Gründlinge / Barben/ Zärten/ Häßlinge und dergleichen; Brassen/ Karpen/ Neunaugen/ Karussen haben viel Schleimes in sich/ unter allen sind Ael und Schleyen am schädlichsten / sonsten ist auch zu meyden alles was Blähungen und Winde macht/ weiß Kohl / Sauerkraut/ Rüben / Erbsen und dergleichen. Milch und was mit Milch gekocht/ Käse/ insonderheit so er alt und scharff ist / was in der Pfanne

und Butter gebraten wird/was sehr gesaltzen oder starck gewürtzet ist/ was mit scharffem Eßig zugerichtet oder sonsten sehr saur ist / soll man meyden. Hergegen hat sich der Herr Obrister solcher Speisen zu gebrauchen/welche leicht und geschwinde zu verdäuen sind / und gutes reines gesundes Geblüt geben / als da sind/junge Hüner/ welche mit guter reiner Gärsten oder Weitzen gemästet sind / insonderheit Cappaunen/ Kalckuhnen/ Awer-Berg-Rep-und Hasel-Hüner/Drosseln/Kramßvögel/Lerchen/ Ringeltauben / Rindfleisch welches von mitteljährigem Vieh ist/Kalb-Schaff-und Lamm-Fleisch / frische Eyer / gute Süpplein von Gärsten-oder Habergrütz dünne gekocht/mit kleinen Rosienen zugerichtet/Eyersüpplein von Bier-oder Rheinischen Wein/ mit ein wenig Zucker/Muscatenblumen und Saffran zubereitet und was man sonsten nach Gelegenheit der Jahrszeiten an guten gesunden Speisen haben kan. Das Brod soll mit Garten- Kümmel und Annieß gebacken und zimblich gesauret werden; was sehr hart ist als Zwiebacken / oder im Wasser gesotten / als Kringel / Wegken und dergleichen/ ist nicht dienlich. Das Geträncke belangend/wird sich der Herr Obrister hüten vor allem was sehr süsse ist / als Meth/ Malvasier/Spanische Weine/ Alcant und dergleichen.

Item was sehr hitzig ist/als Br[illegible]
wein/Aquavit rc. Gebrauch[illegible]
mehrentheils eines guten [illegible]
abgelegnen Bieres/doch daß es [illegible]
gar zu alt oder starck sey. [illegible]
len kan der Herr Obrister [illegible]
Mahlzeit ein Trincklein Rein[illegible]
Weins der nicht kalckicht oder [illegible]
saur ist zu sich nehmen.

Ist der Herr Obrister zu Fel[illegible]
der anderer Oerter/da Er kein [illegible]
Bier haben kan/mag Er sich [illegible]
den Getrancks gebrauchen [illegible]
met 6. Pfund kleine Rosienen [illegible]
schet und reiniget sie fleißig/ [illegible]
det und hacket sie fein klein/ [illegible]
in einen Kessel/giesset ein Achte[illegible]
und etwa noch ein Viertenthei[illegible]
Achtentheil rein klar Wasser [illegible]
auff/kochet es ohngefehr and[illegible]
Stunden lang/ schäumet es a[illegible]
senget es durch ein reines Le[illegible]
denes Tuch/giesset es hernach [illegible]
es noch recht heiß ist/in ein[illegible]
Achtentheil / thut 5. Loth [illegible]
welcher zuvor klein geschnitte[illegible]
im Mörsel groblicht gestoß[illegible]
darzu/ lasset es im Keller od[illegible]
sten an einem kühlen Ort [illegible]
wol zugedeckt stehen. Wa[illegible]
drey Tage alt ist kan man es [illegible]
chen / hat einen lieblichen S[illegible]
und ist der Leber und Miltz [illegible]
träglich/ öffnet auch etlicher [illegible]
die Verstopffungen des Leibes [illegible]
Oertern da die Fässer nicht so [illegible]
auch die Achtentheil grösser se[illegible]

...der Erſter Herr O-
... noch wol wird ein-
... muß man auff angeſetzte
... des Waſſers etwa ein
... der Roſienen mehr
... auch des Cannels oder
Zi...

... Getränck iſt auch am
Ge... ſehr lieblich / und dem
... zuträglich.

... vom ligno ſaſſafras (iſt
ein ... welches man in allen Apo-
the... wol bekommet) 6. Loth / laſ-
ſet ... Spänen ſchneiden / gieſſet
... Feldmaß rein klar Waſ-
ſer, ... es in einem glaſierten Topf
... Fingerbreit eingeſotten/
... werffet guten ſcharffen
... klein zerſchnitten 3. Loth un̄
... Zucker-Candi 6. Loth dar-
... / decket es feſt zu / und wann es
... ſelbſten erkaltet / ſo ſeiget es
... reines Leinwandenes
... Wil man es lieblicher
... kan man mehr Zucker-Candi
... thun.

... man dieſe gekochte Waſ-
... braucht / ſoll man über der
... des Magens willen
... einen Trunck guten Reini-
... Wein zu ſich nehmen. Sonſten
... rechtmäßiger diæt nachfol-
... Stücke in acht zu nehmen.

Daß man ſich mit überflüſſi-
... Speiſe und Tranck nicht belade/
... ſchwächet die natürli-
... und behindert die Dau-
ung des Magens / verurſachet viel
cruditates und iſt nicht die geringſte
Urſache des affectûs hypochon-
driaci womit der Herr Obriſter be-
hafftet.

2. Daß man nicht viel un̄ mancher-
ley Speiſen unter einander genieſſe/
inſonderheit welche einer wieder-
wärtigen qualität ſeyn / derer eine
die andere in der Däuung hindert/
woraus endlich eine corruption un̄
Fäulung erfolget.

3. Daß man nicht auffs neue
Speiſe zu ſich nehme ehe die vorige
aller Dinge verdäuet / welches dann
bey einem geſunden Menſchen ins
gemein in 6. oder 7. Stunden ge-
ſchiehet.

4. Daß man ſich zwiſchen beyden
Mahlzeiten des Trinckens enthalte/
wie auch des Nachts / und ſo etwa
Durſt vorfallen thäte / kan man einē
oder mehr Löffel voll kleiner Roſie-
nen / welche zuvor in friſchem Waſ-
ſer gewaſchen ſind / auffeſſen / den̄ ſel-
bige ſtillen nicht allein den Durſt
ſondern ſind auch der Leber zuträg-
lich und halten den Leib offen.

IV.

So viel die vierte intention an-
langet / nehmlich daß der Leib täg-
lich ſeine Oeffnung habe / wird der
Herr Obriſter allezeit bey dem Eſ-
ſen im Anfang ein gutes Süpplein
zu Erweichung des Leibes genieſſen/
inſonderheit dünne Gärſten Süp-
lein mit einem rohen Eyerdotter/

weil die Suppe noch heiß ist / vermischt und wol zertrieben/ Zwetschē und Pflaumen-Suppen mit Corinthen gekocht/ Aepffelmüßlein un̄ dergleichen.

Bißweilen kan der Herr Obrister kurtz vor dem Essen von dem Cremore tartari eines Quentleins schwer in einer Rindfleisch- oder Hünerbrühe einnehmen. Insonderh: it sind die laxirenden Pflaumē/ derer description hierbey verzeichnet in diesem Fall sehr zuträglich/ so man deroselben 6. oder 7. Stück des Morgens nüchtern auffisset und zugleich von dem Safft/ welcher darauff ist/ein paar Löffel vol zu sich nimet/und etwa zwo oder drey Stunden darauff fastet.

Vor diesem habe ich dem Herrn Obristen laxirende Rosienen verordnet welche ihm sehr wol bekommen / Er kan selbige in der Apothecken nach der description, die in dem neuen dispensatorio Augustano stehet / præpariren lassen / und bißweilen gebrauchen / so werden auch hierzu die gelinden Clystier gar wol dienen/welche von einer Hünersuppen zwey Eyerdottern und 2. oder 3. Loth des unguenti clysmatici können zubereitet werden. Da man es stärcker haben wil / kan man 2. Loth von dem electuario lenitivo, und wegen der Blähungen und Winde drey Löffel voll Malvasier darzu thun. Dieser Art Clystier können zum öfftern mit grossem Nu[tzen] und gar sicher gebrauchet w[er]den.

Bißweilen kan man den Leib [und] den Nabel mit dem unguento d[e al]thanita schmieren und ein war[mes] Tuch darüber legen/ pfleget den [Stuhl]gang sonder Beschwer zu beförde[rn]. Auch kan nicht schaden daß der [Herr] Obrister bißweilen ein Wanne[nbad] darinnen unten verzeichnete K[räu]ter gekochet sind/gebrauche/doch [daß] es nicht zu warm sey / und des W[as]sers so viel / daß es bis unter d[ie Ar]men reiche; Andere helffe[nde Bäder] sind mehr schädlich / als nützli[ch / dieweil] mahl der Leib noch mehr dami[t er]hitzet wird.

V.

Das Hauptwehe wird [ohne] Zweiffel nach fleißigem un[d] mäßigem Gebrauch deren verord[ne]ten Medicamenten von sich selb[st] nachlassen; Solte es über ver[hof]fen nicht geschehen / soll ein [...] von dem unguento alabastrin[o] weiß Leder gestrichen umb di[e Stir]ne gebunden und des Nachts [...] ber gelassen werden.

Wolte dieses nichts vers[...] sol man treuge Köpff in den [...] und auff die Schultern setz[en] lassen sie von oben herab bis a[uf die] Lenden ziehen/ und wiederhol[en sol]ches etliche mahl. Auff die S[...] sol man den verordneten Windsch[...] des Nachts mit doppelten Tuch[...] legen

legen und mit einer Binde fest machen. Damit auch die aufffteigende Dünste / welche im Haupt die Schmertzen verursachen / so viel möglich / zurücke gehalten werden / kan der H. Obrister von dem verordneten Pulverlein allemahl nach dem Essen drey Messerspitzen voll auffessen. Stärcket zugleich das Haupt und den Magen / befordert die Däuung und zertheilet die Blähungen. Eusserlich soll man bißweilen des Abends ein Fußbad von hierbey gezeichneten Kräutern gebrauchen und wenn die Füsse mit warmen Tüchern wol abgerieben unten die Fußsohlen mit Hirschmarck / so warm es zu erleiden / bestreichen lassen und sich darauff zur Ruhe begeben.

Dieses habe ich dem Herrn Obristen auff sein Begehren pro consilio wolmeinentlich vor dieses mahl mittheilen wollen / nicht zweifflendt wann solche allē vorgeschriebener massen nachgelebet wird / daß vermittelst Göttlicher Verleihung erfreuliche Besserung erfolgen werde / welches ich dann von dem allgütigen GOtt / dessen Gnaden-Schutz den Herrn Obristen ich treuligst empfehlen thue / von Grund meines Hertzens wil gewünschet haben.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mi
parietar. althaæ ana mß
Flor. chamamel Mi.
violar. p. i.
Rad. alth. lil. albor. ana ℥ß.
Sem. anethi Cumin ana ℥i.
Ficuum No. v. passul. min. ℥i
Incis. & conquass. coq. ex s. q. aq. simpl.

℞. *Colatu r.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ℥i
Ol. violar. chamamel. ana ℥i.
vitell. ovi No. 1. M. F. Enema.
S. Erweichendes Clystier.

℞. *Rad. asparag. fœnic.*
cichor. polypod. quer. ana ℥ß
Enulæ ʒiii. *bugloss.*
petroselin. ana ℥ß
Herb. fumar. Scolopendr.
Agrimon. Eupator.
Endiv. Carduiben. ana Mß.
Flor. Centaur. minor. borrag.
bugloss. violar. ana p. i.
Comar. absinth. Mß.
Cortic. tamarisc. fraxin. ana ℥ß
Sem. anis. fœnicul. ana ʒii.
Passul. minor. ℥iii
Incisis & conquass. affund.
Aceti Squillitic. ℥iii
Aq. simplic. q. s.

Mixta coquantur in ollâ vitreatâ optimè coopertâ, ad remanent. ℔ iiiß.

De hac Colaturâ.

℞. ℔ iß. *Adde*
Fol. sen. SS. ℥i.
Agarici trochiscat ℥ß.
Rhabarb. el. ʒiii
Mechoacan. alb. nigr. ana ʒii

Cass. lignea Zingib.
Galang. ana ℈iß.
Stent in loco calido per noctem, manè coqv. leniter exprim, fortissimè & colentur. Adde
Syrup. rosar. solut. ℥iiii
Aq. Cinam. ℥ß.
Spirit. meliss. ℈i. M.
S. Laxirender Tranck.

℞. *Resid. decocti superior.* ℔ ii Adde
Syrup. d. fumar.
d. cichor. ana ℥ii
borrag. bugloss. ana ℥i.
Spir. salis violat. ℈i
digerantur in B. M. tepidè donec fœces crassæ in fundo subsideant, è quibus postea inclinatione vasis liquor clarus separetur & diligentissimè filtretur.
D. in fictili.
S. Eröffnendes und bereitendes Decoct.

℞. *Spetier. aromat. rosat.* ʒii
Diarrhod.
Diatrion sant ana ʒi
Conf. rad. cichor. ʒvi.
Condit. cort. aurant.
citri ana ℥ß
rad. Scorzoner. ʒvi.
Confect. alkerm. ℈iiii
Spirit. meliss. ℈i.
Sacchar. albiss. in aq. flor. borrag. solut. ℥vii. M.
F. s. a. Morsuli parvi
D. ad Scatulam
S. Morsellen

R. *Conserv. rad. Cichor.* ℥iii
rosar. rubr. ℥ii
flor. borrag.
bugloss. ana ℥i.
Spetier. aromat. rosat.
Diarrhodon.
Diatrion santal. ana ʒi.
Condit. nuc. Indic. ʒvi.
flor. citr. aurant. ana ʒiiß
Magist. perlar. corall. ana ℈iß.
Confect. alkerm. ʒß.
Spirit. rosar. ℈i.
Syr. d. cortic. citr. c. ambr. & mosc. præp. q. s.
F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Stärckende Latwerge.

℞. *Syrup. nr. aperit.* ℥iiii
d. fumar. cichor. ana ℥ii
borrag. bugloss. ana ℥i.
Cort. citri. ℥ii
Spir. salis violacei. ʒi. M.
D. in fictili.
S. Säfftlein zum Sero lactis.

℞. *Prunor. Damasc. integr.* ℥iiii
Coqv. ex aq. Endiv. & vini Rhenan. q. s.

℞. *Colat. ferventiss.* ℔iß
Fol. sen. s. s. ʒvi.
Cinam. acutiss. ʒi.
Zingiber. alb. ℈i.
Stent in infusione per n. manè ebulliant semel atque iterum. Exprim. & col. Colatura c. Sacch. cand. ℥ii. Dulcoretur & prunis prioribus affundatur.

D. in

Da in vitro lati orificii.
S. Laxirende Pflaumen.

℞. *Flor. Chamæmel.* M iiii.
Malv. c. toto. M. iii.
Herb. violar. parietar. melilot. ana M i ß.
Summit. anethi M i.
Rad. althææ ℥ iii
lil. albor. ℥ i ß.
Sem. lini ℥ iii
fænigr. ℥ i.
Incisa & conqv. D. *ad chartam.*
S. Species zum Wannenbad.

℞. *Aq. verben.* ℥ i.
betonic. sambuc.
rosar. ana ℥ ß.
Pulv. ligni Rhod. subtilissimi ʒ ii.
Aceti rosac. ʒ vi. M.
D. in fictil.
S. Umbschlag zum Haupt.

℞. *Sem. Coriandr. præp.* ʒ vi.
anisi, fœnic.
carui ana ʒ ii.
Ligni aloës,
mastich. el. ana ʒ ß.
Specier. aromat. rosat. Diatrion-santal. ana ʒ i
Ol. destillatit. nuc. mosch. gtt. vii.
Sacchar. rosat. tabul. ad. pond. omn. M.
F. Tragæa.
S. Pulver nach dem Essen zu gebrauchen.

℞. *Herb. majoran. beton.*
anthemis. salviæ
hyssopi, Origani,
pentaphyll. ana M i
Flor. Chamæmel. M ii.
Summit. aneth. M i.
Baccar. Juniper. ℥ ii.
Lauri ℥ i.
Salis commun. ℔ ß.
M. D. in chartâ.
S. Species zum Fußbad.

EPISTOLA XVIIII.

De affectu hypochondriaco & gonagrâ

VIRO
Nobiliss. & Excellentiss.
DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

JONAS STAUDIUS

S. P. D.

UTinam fata gratiorem scribendi materiam mihi suppeditassent, nunc ut putatur, eundẽ, quẽ Divo Apostolo Paulo σκόλοπα morbum hypochondriacum immisit, eundem mihi ejus discipulo Clementissimus irrogavit, in varias sese vertentem, ut Proteus, formas, quas Clariss. Excell. Vræ. beniguis auribus percipere ne grave sit, summis precibus obtestor. Lernam lienis moveri & sursum ferri superasque partes infestare circa brumam maxime sensi. Mox fluxus inde ad lineam rectam ad sinistrum genu incubuit, intumuit, parte aliquâ

infra tibias ad pedis superficiem derivata, ut erysipelatis speciem quandam haberet. A fluxu in genu sinistro principalis morbus factus intumuit, per aliquot septimanas motum inhibuit. Adhibitis purgantibus ex rad. gialapp. sectione venæ &c. ecce malum illud in alterum genu etiam irrepit meque ita per aliquot septimanas lecto affixit, ut hac septimanâ primùm per summam DEI gratiam templum frequentarim. Atne sic quidem finis: His cessantibus urina antea colore & hypostasi optima, facta est turbida; Sensi mox, quod nunquam antea, adesse calculum, & quia maxima moles deferebatur, quotidie per urinam ejusmodi impuritatis fœculentæ, ut subsidens fundum penè matulæ obtegeret in iisque albas quasdam particulas, quæ in chartâ exposita fornaci calidæ, non tamen coagulatæ obriguerunt sed evanuerunt, innatare cernerem, veritus sum calculum vesicæ. Adhibui ergò Clysterem ex solo oleo, nihil enim purgantium ad manum erat, locumque cùm nihil aliud haberem, in unxi dialthæa. Hinc paulatim dolor ille ab anteriore parte secessit ad latq dextram jamq; demum in fundo & ad latera urinalis rubra arenula apparet, ut calculum non parum metuam. Ad hunc priusquam coalescat, depellendum, cùm satis efficacia & valida medicamenta non habeam, excepto oleo Juniperi & succini, Mihi autem Cl. Excell. Vræ in medendo felicitas & in succurrendo benevolentia, ut nullius unquam antehac, abundè explorata est, Cl. Vest. Magnific. hisce obnixè rogatam volo, ut in hoc affectu sua ope consilio & auxilio, ut nunquam antea, ita nec nunc me destituere velit. Gratiam dignam Cl. Vræ Excell. meritis me referre posse planè diffido, at quod impossibile apud homines, possibile apud DEUM, cujus remunerationi, defensioni, & benedictioni hisce Cl. Vram Exell. cum uxore charissimâ commendo. Raptim Camini [illegible] Mart. Anno M. DC. XXXIII.

BALDASS: TIMÆUS V.G.

JONÆ STAUDIO, Ecclesiæ Caminensi Pastori,

Sal.

REverende & Doctissime Vir, Fautor & Amice observande, equidem si optio quid posset, eadem voto melioris argumenti literas, ad me destinatas vellem, vere & ex animo impetus crebriores, quibus Hypochondriaca colluvies valetudinem tuam infestat, destatus: Verùm ut homines sumus, ita humana ferre decet, spe & prece ad-

adversis semper reluctando.

Lieni quomodo subveniendum & affectioni hypochondriacæ, peculiari scripto nuper docui, cui porrò, si fortè recruduerit malum, insistendum censeo. Quod autem genuum tumorem attinet, puto fuisse gonagram ex seroso magis & pituitoso quàm bilioso humorum depluvio obortam, id quod doloris species (quem ego remissiorem fuisse autumo, siquidem nulla ejus fit mentio) & diutiùs perseverans, tumor indicare videntur.

Debuit autem ille præmissis universalibus Diaphoreticis intus sumptis, foris autem emollientibus & discutientibus resolvi.

De calculo an rectè sentiat R. D. V. dubito; Solet enim ut in aliis morbis ita præsertim in morbo hypochondriaco cum urinis materia quædam crassior & salis particeps, quàm tartaream Chymici vocant, copiosè excerni, quæ postea vel subsidet vel instar arenularum rubrarum matulæ parietibus undiquaque adhærescit, ægrisque calculi metum, qui tamen sæpe nullus adest, affert. Etsi enim à renum quoque caliditate talis materia sabulosa proveniat, tamen & in epate ac venis crassiores & tartareæ sanguinis partes in materiam ejusmodi coagulantur, quæ continuo per urinam redduntur, sine ullâ calculi molestiâ, & memini me ante biennium Illustrem quendam virum cachexiâ scorbuticâ & tumore œdematoso pedum laborantem curasse, qui singulis diebus sabulosæ ejusmodi materiæ magnam copiam, ferè per integros duos menses, excrevit, sine ullâ calculi notâ. Vellem itaque diureticis & lithontribis aliquandiu parceret R. D. T. ne eorum intempestivo usu vitiosi humores in primis viis stabulantes ad renes deducantur & generationem calculi, qui ex recensitis signis adeò metuendus non est, strenuè promoveant aut alia symptomata, urinæ præsertim suppressionem &c. excitent, cujus rei exemplum annotavit Gvilielmus Fabricius Cent. V. obser. LIX.

Rectiùs fecerit R. D. V. si præviâ convenienti purgatione ex fol. Sen. cum cremore ♀ri vel radic. gialap. deinceps spir. ♀ri vel croco ♂tis aperiente utatur sumatque alternis vicibus modo spir. ♀ri gtt. XV. modo croci ♂tis. ℈iſs ex unciis tribus decocti radicum polypodii tribus horis ante prandium subsequente corporis exercitio. His mense Majo addi posset Syrupus Donati ab Altomari, quo se plurimos hypochondriacos curasse sanctè affirmat lib. de med. corpor. human. malis cap. VII. Compositio ejus talis est.

℞. *Hyssopi Sampsuchi sive majoran. serpill. melissophyll. beton. ana M℥ß.*
Borrag. lupulor. scolopendr.
Fumar. capill. ♀ ana p. ß.
Rad. Cichor. borragin. fœnicul. cappar. ana ℥ß.
Absinth. Cortic. citri ana Mi.
Sena epithym. ana ʒiii
Puleg. flor. chamomill.
Centaur. minor. ana ʒii
Chamædr. chamæpith. ana ʒiiß
Junci odorat, spica.
Sem. anisi, Dauci fœniculi ana ʒi.
Radic. Asari ʒi.
Passular. vinaceis detractis ℥i

Paretur ex his secundum artem decoctum cujus.

℞. ℔iiii. *Adde.*
Succi pomorum dulcium & acidorum succi rosar. & malorum punicorum acidorum ana ℔ß.
Succi borragin. & fumariæ depurati ana ℔i.
Sacchar. q. s. F. Syrupus. Sumantur hujus Syrupi unciæ tres vice qualibet, superbibendo parum aquæ lupulorum vel borraginis aut antihypochondriacæ nostræ. Si præter spem calculus invaserit, primò curet clysterem applicari ex decocto radic. althææ liquirit. Saxifrag. fol. malvæ, flor. chamæmel. sambuc. veronic. cum Sem. anisi fœnicul. fœnigr. addito ol. chamomill. anethin. vel alio conveniente. Postea sumat de elixire nostro contra calculum cochlearia duo cum aqua fragorum vel petroselini permista. Elapso hora ... quadrante committat se balneo aquæ ... calido ex sequentibus præparato.

℞. *Herb. Veron. malv. c. toto ... mill. althææ.*
Saxifrag. pimpinell. heder. terrestr. Onon. ana Mi.
Sem. lini fœnigr. malv. ana ℥ß.
Baccar. laur. Junip. ana ℥i
Rad. alth. aristol. rot. cyclamin. Ononid. ana ʒ...

Incisa & contusa coqu[antur] ex s... commun. pro semicupio. ... um hoc non tantum dolorem ... nit, sed & vias laxat & calculi ... tum & expulsionem promo[vet] ... multiplici experientia mihi ... ctum remedium. Addidissem ... ra, sed negotiorum mole pro[hibe]or. Interim hæc profutura ... & ut proficiant DEUM preco[r] ... jus tutelæ R. D. V. cum omn[ibus] suis commendo. Colbergæ ... Mart. Anno M. DC. XXXII...

EPISTOLA XX.

De Affectione Hypoch[on]driacâ Scorbuticâ.

Edler/Vester und Hochgela[hrter] insonders hochgeehrter Herr D[o]ctor, denselben hiemit freundlich ... belangen ursachet mich die lang... rige hochbeschwerliche Schwachheit und

meiner Liebsten welche in dem sie ungefehr vor fünff Wochē ins Kindbette gekommen/und durch des höchsten Gnade zwar eine glückliche Entbindung gehabt / gleichwohl aber nicht wieder zu Kräfften kommen sind/ sondern vielmehr diejenige Zufälle/welche sie durch unbedachtsame Beybringung eines scharffen Medicamentes / so ihr einer dem Trunck Tag und Nacht ergebener Medicus nahmens Kirchhoff in Hamburg verordnet/bekom̄en mit grossen Schmertzen wieder empfinden muß.

Wann sie nun dieser Orthen sonderlichen Raht und Hülffe bißhero nicht haben können; Meines hochgeehrten H. Doctoris experienz aber aller Orthen hoch æstimiret wird/ habe ich zu seiner information eingehende etlicher Medicorum Consilia demselben überschicken und daneben dienstfreundlich ersuchen wollen/ er beliebe solche zu fleissiger Ersehung ihme lassen recommendiret seyn und mir ehestes sein vernünfftiges Bedencken und Gutachten einzuschicken.

Ich werde solche meines hochgeehrten Herrn Mühewaltung danckbarlich zu verschulden mir angelegen seyn lassen / und empfhehle hiemit denselben Göttlicher Beschirmung verbleibende

Meines hochgeehrten Herrn
Dienstergebener Freund
Antonius Rheinschild

Dem Edlen/Vesten un̄ Hochgelahrten H. D. Baldass. Timæo Königl. Mayst. zu Schweden wolbestalten Leib-Medico Meinem hochgeehrten Herrn und Freunde

Copia der Consiliorum

Die fürnehmsten Zufälle / darüber die Frau Patientin klaget/seynd nachfolgende.

I.

Daß sie eine scharffe brennende offt recurrirende Hitze in allen Gliedern/in den Schultern/ Armen und Beinen und fast über den gantzen Leib befindet.

II.

Und dieselbe Hitze auch innerlich am Hertzen mit dessen Zittern und Pochen/wie dan̄ auch im Haupt mit großem Beschwer und sausen der Ohren vermercket.

III.

Bißweilen lässet sich diese Hitze auch in den Gedärmen und untersten Leibe mit vielen Blähungen un̄ Winden spühren.

IV.

Offt fället sie in eine schleunige/ unvermuthliche Ohnmacht und alsdenn wird ihr die Hertzgrube und Hände gantz feucht ohne schwitzen des andern Leibes.

V.

Wegen grosser Schmertzen und Hitze lieget sie mehrentheils die Nacht über schlaffloß/mit vielen sorglichen

Gedancken und Schwermuth.

VI.

Ob sie schon bißweilen etwas von Speisen mit appetit geniesset/empfindet sie doch davon gantz keine Erquickung/sondern bleibet im̃er matt und krafftloß in allen Gliedern.

Diese symptomata oder Zufälle können fast alle ad affectionem hypochondriacam & Scorbutum referiret werden/un̄ ist kein Zweiffel/daß dieser affectus gleich wie scorbutus & affectio hypochondriaca, von wässerigen faulenden tartarischen Feuchtigkeiten/so sich bey den Miltzen und circa viscera sub præcordiis auffhalten theils aus denen daher auffsteigenden/bösen/scharffen und hitzigen Dünsten entstehe. Dannenhero auch ad curationem & antiscorbuticis & antihypochondriacis medicamentis die bequemsten nach Gelegenheit und Constitution der Frau Patientin zu eligiren seyn/und haben sich die anwesenden Medici zu hüten/daß sie keine sonderliche hitzige scharffe/und Blutregende ingredientien gebrauchen/weil die Frau Patientin vor diesem unterschiedliche große Blutstürtzungen ausgestanden und die Hitze ihr hefftig zusetzet. Wobey auch zunotiren/weil die Frau Patientin berichtet/es habe ein Medicus zu Hamburg ihr ein Pülverlein seinem Vorgeben nach zu Stärckung der Kräffte und Beforderung des Schlaffs im Kindelbette eingegeben/ darauff sie aber so hefftig purgiret und kranck worden/daß sie mit dem Tode gerungen und obgedachte Zufälle also forth empfunden/welche annoch continuiren und man nicht wissen kan/ob solches Pulver diesen affectum durch seine hefftige purgir-Krafft/aus böser Feuchtigkeit/so vorhin in corpore delitesciret/nur erwecket oder vielmehr eine gifftige malignität dem Hertzen und vornehmsten visceribus imprimiret habe/welches daher fast gläublich/weil die Fr. Patientin vom Gebrauch derer Cordialium antidotorũ mercklichen Leichterung empfindet/daß man nebẽ andern itzt specificirtẽ Medicamentẽ hertzstärckende un̄ Gifftdämpffende antidota fleissig gebrauche.

I.

Zu Bereitung derer tartarischen Feuchtigkeiten/damit sie desto besser mögen abgeführet werden/dienen folgende species welche man in Bier oder Rheinischen Wein infundiren und etliche Tage gebrauchen mag.

R. Rad. Scorzoner.
China ana ℥ß
Contrajerv. ʒii
Cortic. cappar.
tamarisc. ana ℥ß
citr. ʒiiii
aurant. ʒii
Herb. fumar. nummular.
Scolopendr. meliss. ana ʒii
Flor. borrag. bugloss.
violar. rosar. ana ʒi

Inci-

Incidantur & contund.
D. in charta, S.
II.
Zu Abführung dieser Feuchtigkeit kan folgendes Pülverlein des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier eingenommen werden.
℞. *Acid.* ♀ *ri* ℈iiß.
Pulv. rad. gialap. ℈ß.
M. F. pulvis.
Dosis gialap. augeri potest ad gr. XV.
III.
Wat die Blähungen und auffsteigende scharffe Dünste.
℞. *Aq. Antiscorb.* ℥iiii
carminat. ℥ii. M.
D. in vitro. S.
IV.
Zur Gifft-Dempffung und Stärckung des Hertzens.
℞. *C. C. philos. pr.* ʒii.
Perlar. pr. ʒi.
Lapid. bezoar.
Antimon. diaphor. ana ℈iß.
Ol. cinam. gtt. ii M.
Fiat Pulvis.
S. Schweiß-Pulver.

* * *

℞. *Condit. rad. Scorzon* ʒvi.
Cortic. citr.
aurant. ana ʒii.
flor. citr.
aurantior.
myrobalan ana ʒii.
Conserv. flor. tunic. rosar.
violat. borrag.
bugloss. acetos.
anthos. ana ʒi.ß
Pulv. C.C. philos. pr. ʒiii
Rasur. ebor. Oculor.
Cancr. præp.
Terr. sigillat. ana ʒi.
Lapid. bezoar.
Perlar. pr.
Unicorn. veri ana ℈iß
Confect. alkerm. ℈iiii
Cum duabus partibus succi citri & unâ parte succi granatorum.
F. Electuarium.
Joachimus Stockman D.
Johannes Schonerus D.
Johannes Neukranz D.

* * *

Aus überschicktem Casu und information, wie aus ihrer Excell. des H. Feldmarschalln Leib-Medici H. D. Chemnitii relation vernehme ich so viel/ daß bey der Frau patientin in ihrem Kindbette eine febrilische disposition eingerissen/ so zwar hernach durch purgantia und Aderlassen vertrieben worden/ aber in dem man begehret die verlohrne Nachtruhe wieder zubringen/ durch Unvorsichtigkeit eine übel conditionirte medicin gegeben worden/ wodurch nicht allein die aus Mattigkeit der Fr. patientin hoch desiderirte repose oder Schlaff nicht erfolget/ sondern an statt deren eine hefftige purgation oder hypercatharsis sich eingefunden/ welche hernacher mit

reissen/ lauffen und brennen in den nerven, in den partibus musculosis in den Schultern/ Arm und Rücken mit großen Schmertzen gleich eine arthritis vaga scorbutica erreget/ bey nebenst auch ihre Monatzeit stärcker/ hefftiger und unordentlicher erfolget/ als vorhin; und ob wol auff gebrauchte unterschiedliche Mittel sich der affect etwas gestillet/ sey er doch in den nechstfolgenden Kindelbette recrudesciret un̄ nach adhibirten unterschiedenen antiscorbuticis alexipharmacis und epicerasticis seu acrimoniam humorum obtundentibus so weit gebracht worden daß der affectus anitzo intervalla bekommen auch die paroxysmi nicht so offt und hefftig ansetzen als zuvor/ Wiewol noch der gantze Cörper damit eingenommen/ sausen der Ohren/ Hertzpochen und grosse Bangigkeit darzu kommen.

Ob mir nun wol der Fr. patientin temperament nicht bekandt/ so vermuthe ich doch/ daß sie in demjenigen Kindelbett/ als sie das Fieber bekommen albereit mit vielen scharffen Serosischen gesaltzenen und gallmässigen humoribus als des Febers nutriment und materia angefüllet gewesen und dannenhero das Feber ausgebrochen: und ob zwar durch purgantia und venæ sectionem der paroxysmus vertriebē/ doch besorglich ein Rest solcher Materiæ in mesenterio oder deren Orthen sitzen geblieben/ welcher hernach per errorem medicamenti purgantis intempestivè loco hypnotici exhibiti zur Unzeit moviret mit ungestüm fortgetrieben/ zugleich das gantze genus venosum & nervosum angegriffen alle humores quietos intempestivè moviret und factâ hac exinanitione nimiâ die nervos schier gar ad convulsiones, paralysin vel contracturam bringen können/ wann nicht etwa die Natur und gute Mittel dawider gewesen wären/ und es also bey den doloribus vagis verblieben. Ob nun gemeldtes medicamentum vielleicht auch occultam qualitatem & malignitatem aliquam partibus nervosis infestam vel per se, vel ex malâ præparatione gehabt/ kan man zwar nicht eigentlich wissen/ weil man/ was eigentlich ratione materiæ vel simplicis vel compositæ gewesen/ nicht erfahren hat/ starck vermuthlich aber ist es/ daß es ex materiâ aliquâ vehementer purgante, scammoneâ, colocynthide, helleboro, esula oder dergleichen musse gewesen seyn; Denn so es ex antimonio oder anderm minerali gewesen/ hätte es starcke vomitus getrieben etc. Dem sey nun wie ihm wolle/ so halte ich in meiner Einfalt davor/ daß in curâ ratione morbi vornehmlich auf residuam malignitatis impressionem visceribus & toti generi venoso inhærentem zu sehen/ und dann folgends die daher

rüh-

rührende acrimonia seu maligna salsedo humorum nervos vellicantium, lancinantium, urentiumque zu cortigiren und letzlich die partes læsæ wiederumb zu corroboriren. Malignitas residua erfordert ihr alexipharmacum. In dem man aber seinen ideam nicht weiß / so muß man in den generalibus bleiben die sonsten in hypercatharsi nnd in der rothen Ruhr zum Theil auch gebraucht werden / als da sind Sales theriacales ex viperis, lapis bezoar, Unicornu, Cornu Cervi, Cornu alcis spagyricè calcinat. Terra sigillata, bolus armenus, magisterium ☉lis cum cornu cervi, essent. corallor. Spodium præp. radic. Contrajer. Epicerastica sind ex radic. Chinæ, contrajerv. lapathi acuti, tormentill. Acori vulg. caryophyllat. Corn. Cervi tragæa gran. actes, magisterio perlar. corallor. crystall. præp. zu suchen.

Hierbey können auch die antiscorbutica repetiret werden / iedoch daß dieselben / weil sie mehrentheils calida mit Zusatz dienlicher kühlender und zugleich hertzstärckender ingredientien temperiret werden / Im übrigen / weil der Weg weit und die Zeit lang wird / biß wieder wegen der Medicamenten Bericht einkommen / so habe ich zweyerley medicamenta anzuordnen und zu præpariren nicht wollen unterlassen / damit einen Versuch zu thun:

Das eine ist ein epicerasticon dessen dosis ist ℈ii oder 2. Drittentheil eines Quentleins. Mag des Nachts post medicam cœnam mit wenig Wein und Brod genossen werden / ist mehrentheil ein corallatum.

Das ander ist ein alexipharmacum potissimum solare. Dosis ist â ℈i ad ℈iß oder von XX. biß XXX. gran in aquâ nervis appropriatâ frue zu geben und so es müglich und die Natur dazu inciniret / bißweilen einen Schweiß darauff zu thuen / doch da die Natur nicht will / sol man sie nicht dazu zwingen.

Da etwa das epicerasticon umb drey Uhr nach Mittag annehmlicher wäre / mag es umb selbige Zeit genossen werden / und kan man also mit diesen beyden medicamenten einen Tag 8. oder 10. continuiren auch in potu radic. contrajer. und corn. alcis spagyric. calcinat. gebrauchen.

Corroborantia wird præsens Dn. Medicus nach Nohtdurfft zu appliciren wissen / und ist obgemeldtes alexipharmacum ☉lare der vornehmsten corroborantium eins.

Wie nun die Fr. Patientin solche beyschlagen werden / kan man mich wieder berichten / soll alsdenn nach meiner Wenigkeit ferner Verordnung geschehen / der allerhöchste gebe darzu seinen Segen und Gedeyen / dessen Schutz uns sämptlich empfehle.

le. Rotenburg an der Tauber den 24. Augusti Anno 1650.

E. Gnaden

Unterdienstw.

Josaphat Weinlin M. D.

HOch Edler/ Gestrenger/ Vester un Manhaffter/ Insonders hochgeehrter Herr Præsident; aus dessen Schreiben habe ich nicht sonder compassion vernommen / was derselbe wegen langwieriger Schwachheit seiner hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen lassen.

Ob nun zwar E. Hoch Edel. Gstr. ich in weit mehrem zu dienen mich obligiret erkenne/ so befinde ich doch aus denen mir überschickten consiliis daß von unterschiedlichen vornehmen hocherfahrnen Medicis nicht allein die Natur/ Eigenschafft und Ursachen dieser Kranckheit eigentlich und fleissig untersucht/ sondern auch heilsame Artzney Mittel zu deroselbē Abwendung mit höchster Sorgsamkeit und Fleiß verordnet/ daß also ein mehrers oder bessers hierbey fast nicht zu thuen ist;

Damit aber gleichwol E. Hoch-Edl. Gstr. desideriis in etwa satisfaction geschehen möge / habe ich mein einfältiges/ doch wolgemeintes Sentiment hiermit kürtzlich eröffnen wollen/ und zwar so viel anfänglich die Ursache dieser Kranckheit welche eigentlich pro affectione hypochondriacâ, scorbuticâ, meines erachtens zu halten/ betreffen thut/ befinde ich nach fleißiger Erwegung aller Umbstände und Zufälle/ daß dieselbe von einer Serosischen/ wässerigen tartarischen oder weinsteinigen verbrandten/ scharffen und faulenden Materien/ welche in dem untersten Leibe/ in den Gängen / Gefässen und Adern zwischen dem Mage/ Miltz und gantzen Gekröse gesamlet und eine gesaltzene Scorbutische malignität bey sich hat/ ursprünglichen herrühret/ allermaßen die anwesenden Herren Medici dieses weitläufftig ausgeführet/ und möchte vielleicht auch das zu Hamburg gebrauchte Pülverlein/ worauff alsobald eine starcke hypercatharsis und fast alle Zufälle/ damit die Frau Patientin behafftet/ erfolget/ nicht wenig Ursach hierzu gegeben haben/ in dem alle Feuchtigkeiten des gantzen Leibs so wol gute als böse mit grosser Gewalt und Ungestüm moviret und turbiret/ die viscera sehr geschwächt ausgetrucknet und erhitzet/ und denselben/ wie auch toti generi venoso so eine sonderliche malignität imprimiret.

Was ferner die Curation dieser Kranckheit anlanget/ kan damit anders und besser nicht verfahren werden. als von denen H. Medicis indigitiret; Daß die tartarische oder weinsteinige und andere schädliche Feuchtigkeiten gebürlich bereitet/ fein gemachsam abgeführet der Maligni-

lignität resistiret und die geschwäch- te viscera gestärcket werden. Die Medicament, so hierzu verordnet/ be- finde ich also beschaffen daß sie nicht allein gantz sicher und wohl zu gebrau- chen/ sondern auch sothanem affectui und daher dependirenden sympto- matibus satsamen Wiederstand thu- en und dieselbe vermittelst göttlicher Verleihung entweder gäntzlich weg- nehmen oder zum wenigsten merckli- che Linderung schaffen werden. Sol- te aber über alles verhoffen solches nicht geschehen/ stelle ich zu der Herrn Medicorum Bedencken und Gutach- ten ob nicht hierbey verzeichnete Me- dicamenta, welche ich sonsten in der- gleichen Kranckheiten gut befunden zu versuchen; Als:

1. Erstlich die depurirte und son- derlich zubereitete Kräutersäffte mit [illegible] A. gezeichnet/ welche nicht al- lein die schädliche ♀rische oder wein- steinige Feuchtigkeiten zu bequemer Ausführung bereiten / sondern auch der gesaltzener Scorbutischen mali- gnität kräfftiglich resistiren und zu- gleich die Gänge und Eingeweide des Leibes so in diesem affect ins gemein hitzig und trucken sind/ fein anfeuch- ten und mässiger weise abkühlen wer- den insonderheit/ wenn diese Kräu- tersäffte in sero lactis caprini ge- brauchet würden / damit also auch der brennenden Hitze / welche sich nicht allein in Gedärmen und Einge- weiden/ sondern auch über den gantzē Leib spüren lassen/ und fast continu- irlich anhalten thut/ so vielmehr Ab- bruch geschehe/ zu mahl sonsten zube- sorgen / daß der natürliche Balsam gleichsam ausgetrucknet und endlich eine gantze Schwindung darauff er- folgen möchte.

Zwar wäre das serum lactis caprini fast nützlicher im Frühling und Sommer zu gebrauchen gewe- sen / da die Milch so viel besser ist; weil aber annoch die Ziegen zu Felde gehen und ihre Weide haben können/ wird es hoffentlich auch itzo seinen effect thuen/ insonderheit so man ih- nen etwas von Kräutern so zu diesem affect dienlich unter ein gutes zartes Heu vermischet zur Futterung geben thäte. Solte man sich einiger Blä- hungen und Winde befürchten/ kön- te man in dem sero lactis ein wenig vom ligno sassafras oder semine fœ- niculi auffwallen lassen; Es müssen aber diese Kräutersäffte eine gantze zeitlang continuiret oder da die Fr. Patientin etwa darüber vermüden solte/ bißweilen an statt derselben die essentia hypochondriaca B. â ℥ii ad ℥iii in convenienti liquore oder auch nur in ein wenig warm Bier oder Fleischbrühe gebrauchet wer- den.

2. Zur Abführung müssen nur sanffte und gelinde Mittel ad- hibiret werden/ zumahl starcke pur- gantia nicht allein den Magen/ wel- cher in dieser Kranckheit stets schwach

 ist/

ist/ schädlich/ sondern auch die Gänge und Eingeweide austrucknen/ erhitzen und alle Leibeskräffte sehr schwächen. Die Clystier sind hierzu fast am besten und können allezeit umb den andern oder dritten Tag erheischender Nohtdurfft nach appliciret werden; doch könte man bißweilen ein gelindes purgans in formâ liquidâ als etwa den Syrupum de pomis Regis Sabor mit dem Cremore ♀ri und etlichen granis resin. gialap. acuiret, oder sonst ein anders gebrauchen und etwas von den depurirten Kräutersäfften darunter mischen.

3. Zu Abwendung derer schädlichen Dünste/ welche zum Gehirn steigen und daselbst sausen der Ohren/ Hauptwehe/ Schwermuth und Unruhe anrichten/ oder das Hertz einnehmen und alda Zittern/ Klopffen/ Angst und unvermuthliche Ohnmachten verursachen/ dienet eusserlich starckes reiben und binden derer Schenckel/ und Glieder/ dadurch die Feuchtigkeiten und Dünste unter sich gezogen und zertrieben/ auch die Schweißlöcher eröffnet werden: Inwendig kan man von dem Pulverlein C. eines halben oder gantzen Scrupels schwer in 3. Löffel voll des Wässerleins D. gebrauchen/ welches zugleich auch der Gifft und malignität/ so von dem Hamburgischen Pulver etwan übrig seyn möchte/ resistiret.

4. Zur Stärckung der verletzten und geschwächten Glieder und Eingeweide/ als des Magens der Leber/ des Miltzen/ des Haupts und Hertzens kan bißweilen das Elixir E. bißweilen die Morsellen. F. oder Essentia perlarum, coraliorum oder sonst etwas von stärckenden Sachen wechsels weise gebraucht un daneben eine gute gesunde diæt gehalten werden. Insonderheit wird sich die Fr. Patientin aller sorglichen und traurigen Gedancken/ welche in dieser langwierigen Kranckheit gemeinglich mit einschleichen und dieselbe nicht wenig vermehren/ entschlagen.

Dieses habe ich wolmeinentlich erinnern wollen/ und werde nicht unterlassen ferner diesem langwierigen beschwerlichen affect mit Fleiß nach zu dencken und was ich etwa dienlich befinden möchte/ zu communiciren/ von Hertzen wünschende der allgütige Gott wolle erfreuliche Besserung und gute beständige Gesundheit in Gnaden verleihen dessen alwaltenden Beschirmung Ew. HochEdl. Gestr. und deroselben hertzliebste ich hiermit treuligst empfehlen thue/ verbleibende.

Eur HochEdel Gestr.

Colberg
am 6. Sept.
1650.

allezeit
williger Diener.
Baldass. Timæus V. G.

Dem

Dem Hoch-Edlen / Gestrengen/ Manvesten / und hochbenahmbten Herrn Antonio Rhenschild Königl. Mayst. zu Schweden, wolverordne-ten Cammer-Præsidenten/ und Assistenz-Rath in Pommern und Mechlenburg auff Gribenow rc. Erb-Herrn rc. Meinem insonders hochgeehrten Herrn.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Succi deputat. Cichor.*
Endiviæ. fumar. meliss.
borrag. bugloss.
Citri
Cochlear. nasturt.
bekabung. ana ℥iii
Flaved. cort. citri recent. ℥i.
Cass. lign. acutiss. ʒii.
Ligni aloës ʒi. Sassafr. ʒiii

Digerantur in B. M. Alembico cœco per diem & noct. postea filtrentur & cum pauco Saccharo coqv. ad cosistentiam mediocrem.

S. Deputirte Kräutersäffte.

* * *

℞. *Specier. trochisc. d. cappar.*
de eupator.
de rhabarb.
de rosis ana ʒii.
Diarrhod. Abbat.
Diatrion Santal.
Diamarg. frigid. ana ʒiss.
Sal. crystallisat. absinth.
tamarisc.
Cichor. veron.
Carduib. ana ℈ss.
Flav. cort. citr. recent. ʒvi.
Ligni aloës ʒi. Gran. Kerm. ʒii.

Extrahatur tinctura cum rore majali destillato, tinctura decantetur & destilletur ad consistentiam mellis Affund. aq. nr. Scorbutic. ℥ii.

Spiritus rubi Idæi cochlear. nasturt. ana ʒi.

Digerantur in B. M. per H. XXIV. postea filtrentur per chartam emporeticam.

S. Essentia hypochondr. B.

℞. *Margarit. Orient. pr. ʒii.*
Unicornu veri ʒi
Lap. bezoar ℈ii.
Oss. d. Corde Cervi ʒi.
Apic. corn. cerv. philos. calc. ʒß.
Coral. rubr. præp. ʒii.

Terantur in marmore affuso spiritu rubi Idæi, ut fiat quasi pasta, quæ iterum exsiccetur & pulverisetur laborem hunc ter repetendo

S. Bezoardisch Pülverlein

℞. *Radic. bugloss. ℥ii.*
acetos. Scorzoner.
tormentill. Contrajer. ana ℥i.
Flor. rosar. rubr. violar
tunic. borrag. bugloss. nymphæ ana M. ß.
Sem. citri. ocym. acetos. ana ℥ß.
4. Frigid. maj. excort. ana ʒiß.
Rasur. ligni Rhod. ʒvi.
Incisis & conquass. add.

Cinn-

Conserv. flor. citri, tunic. rosar. violar. borrag. bugloss. acetosell. ana ℥i.
Aq. rosar. borrag. bugloss. cerasf. nigr. acetos. ana ℔iß.
Succi citri recent. expressi ℔i. rubi Idæi ℔iß.

Mixta destillentur in vasis vitreis lento calore. B. M.

S. Hertzwasser D.

R. *Conser. flor. tunic. rosar. borrag. bugloss. cichor. violar. acetos. meliss. ana ℥i.*
Conditur rad. Scorzon ʒx. flor. citr. aurant. ana ℥i.
Specier. Diarrhod. Diatrionsant Diamarg. frig. arom. rosat. ana ʒi
Lign. aloës ℈ii.
Flaved. cort. citr. ʒvi.
Gran. Kerm. ʒii.
Macer. Cass. lign. ana ʒi.
Succi pomor. Borsdorff. ℔iiiß. granat. dulc. ℔ß.

digerantur in B. M. per triduum, postea ebulliant semel atque iterum Exprim. fortissimè & filtrentur.

S. Elixir E.

***

R. *Condit. rad. Cichor. ʒii. Scorzoner ℥i. flor. citr. aurant. ana ʒvi. nuc. Indic. ℥ß*

Incidantur grosso modo, Postea add. medull. nucis *Indic. condit. ʒiii*
Conserv. flor. tunic. rosar. borrag. ana
Specier. de hyacynth. ℥i De gemm. frig. Diat. Santal. ana ʒi.
Coral. rubr. præp. ℈iiii
Confect. alkerm. ℥ß.
Sacchar. albiss. in aq. rubi Idæi solut. q. s.

F. s. a. Morsuli.

S. Starckende Morsellen.

EPISTOLA XXI.

De affectione hypochondriacâ Scorbuticâ.

Reverendo & Clarissimo
DN. MATTHIÆ DECENIO
Sereniss. Reginæ Sveciæ
Concionatori Aulico
BALDASS. TIMÆUS V.
S. P. D.

WOlwürdiger/Andächtiger/Hochgeehrter Herr/vertrauter werther Freund. Dessen [illegible] Schreiben habe ich gestern zu [illegible] bey meiner Anheimkunfft von [illegible] en Stettin / wo selbsten Ihr Fürstl. Fr. Wittbē in ihrer Schwachheit eine Zeitlang auffgewartet / [illegible] mir gefunden und nicht sonder compassion vernommen / daß sich abermals allerhand Beschwerden bey demselben erdugen / worüber er mein [illegible] liches Gutachten und Bedencken zu vernehmen begehret.

Ob ich nun zwar dem Herrn als [illegible] hochvertrauten/ alten/ lieb- [illegible]ehrten Freund/ in weit mehren zu dienen mich obligat befinde / achte ich es doch/ gestalten Sachen nach/ vor dießesmal unnötig / zumal der Herr viel vornehme Medicos an der Hand hat welche ihm mit gutem Rath und Hülffmitteln in præsentia weit besser beyständig seyn können, als in so ferner Abgelegenheit von mir geschehen mag. Damit ich aber meines hochgeehrten Herrn desideriis in etwa satisfacti[illegible] gebe/ will ich mein geringes senti[illegible] so viel in dieser Eyl & quidem [illegible] varias occupationes, welche [illegible] in meiner Abwesenheit gehäuf[illegible] sich wil thun lassen/ mit weni[illegible] eröffnen.

Es klaget mein hochgeehrter Hr. [illegible] über sonderliche Beschwerde des [illegible]. 2. Wehetage der Arme/ welche so schwer werden / daß Er [illegible] fast nicht auffheben kan. 3. Man[illegible] des Schlaffs. 4. Compressiones [illegible] angustias circa præcordia, welche [illegible]wol neben der Hauptweh à [illegible] cibo & potu sich allgemach [illegible]/ und dann per intervalla [illegible]rriren. 5. über Truckenheit des [illegible]ndes und Durst. 6. Schweiß [illegible] Nachts welcher einen starcken [illegible] bösen Geruch von sich giebet. 7. [illegible]. 8. Unlust zum Essen/ und 9. [illegible]wachheit der Kräffte.

[illegible] diese Beschwerden und Zufälle rühren meines Erachtens (salvo aliorum judicio) à colluvie vitiosorum & ad Scorbuti malitiam inclinantium humorum, in ventriculo, mesenterio & hypochondriis collectorum, wie solches aus vielen indiciis, und unter andern auch ex urinæ varietate, quæ modò tenuis & clara, modò crassa, turbida fœculenta & rubicunda, erhellet.

Quotiescunque igitur ex camerinâ illâ exhalationes noxiæ & mordaces caput petunt, membranas distendendo, dolores pariunt, cerebrumqve pervadendo Spiritûs, turbant, vigiliasqve vel somnos perturbatos excitant. Idem vapores ad brachiorum nervos & musculos delati eos gravant, & ad motum torpidos reddunt. Ubi autem per venas & arterias ad cor, primarium facultatis vitalis organon ascendunt, illudqve affligunt vel diaphragma aut os ventriculi comprimunt, oritur angustia & anxietas. Sic qvando per asperam arteriam vel oesophagum ad palatum deveniunt linguæ & oris siccitatem sitimqve excitant, siqvidem per se sicci sunt & calidi. Cum verò vapores hi & serosæ humoris melancholici partes ad ambitum corporis propelluntur, in sudores desinunt idqve plerumqve nocturno tempore, qvòd humor melancholicus tum moveri soleat, corpusqve magis incalescat. Fœ-

tidi autem sunt hi sudores ob peculiarem & scorbuticam humorum corruptelam.

Flatibus deniqve iidem humores excrementitii in hypochondriis stabulantes abundè materiam suppeditant, qvatenus calor in vasis, qvæ sunt inter ventriculum & lienem, vicinisqve in locis validior qvidem, non tamen tantus, ut materiam qvæ nimis viscida & omninò talis, ut resoluta multos vapores excitet, discutere qveat. Ad quam causam & ciborum inappetentia referri potest, qvatenus obstructæ ab humoribus crassis & fæculentis venæ meseraicæ chylum ex ventriculo non attrahunt, unde & virium langvor, subtracto corpori alimento idoneo, & dissipatis Spiritibus necessariò conseqvitur. So viel das dubium betreffen thut/ welches der Herr moviret in dem er derer anwesenden Herrn Medicorum opinion nicht Beyfall geben kan / daß der dolor capitis & brachiorum compressio, & angustia circa præcordia & reliqva symptomata ab exhalationibus & flatibus herrühren / weil sie sich à sumto cibo & potu verlieren/ dienet dem Herrn zur Nachricht/ Qvod cibus assumptus vaporum ascendentium copiam & acrimoniam reprimat, & mitiget, vapores autem ad caput, brachia, aliasqve partes jam elevati à calo[illegible]
re naturali facilè dissipentur. Wa[illegible]
das Feuer unten auff dem Herde g[illegible]
dempffet wird / so verschwinde[illegible]
der Rauch welcher oben in de[illegible]
Schorstein ist / gar leichtlic[illegible]
Gleich wie aber das Feur / wan[illegible]
es nicht gäntzlich gelöschet / b[illegible]
wieder zu brennen anfanget/ [illegible]
de novo einen rauch von sich gie[illegible]
Also diese humores vitiosi, so la[illegible]
derselben noch etwas übrig/ fan[illegible]
stets auffs neue an zu evapori[illegible]
Und empfindet solches der H[illegible]
leider gar zu viel / in dem die[illegible]
porationes, ob sie schon durch [illegible]
genommene Speise und Tranc[illegible]
was gedämpffet/ dennoch gar le[illegible]
und offt recurriren und her[illegible]
symptomata excitiren / so la[illegible]
die materia flatuum & evapo[illegible]
tionum nicht gäntzlich geho[illegible]
dahin der anwesenden Herrn [illegible]
dicorum intention eigentlic[illegible]
richtet / in dem sie ad evatu[illegible]
nem istius materiæ das decoct[illegible]
laxativum repetiret, und ist [illegible]
Zweiffel/ wann hiebey gute [illegible]
rantia & specifica antiscorbu[illegible]
cum ad viscerum, ventriculi [illegible]
primis & lineis roborationem [illegible]
entibus medicamentis fleissi[illegible]
braucht werdē/ observatâ simul co[illegible]
venienti victus ratione verm[illegible]
Göttlicher Verleihung erfr[illegible]
restitution erfolgen werde.

[illegible]

Medicamentis habe ich nichts consigniren / viel weniger überschicken wollen/ne arrogantiæ crimen apud Medicos præsentes incurram. Sie werden sonder zweiffel keinen Fleiß sparen und was dienlich zu verordnen auch ex methodo zu adhibiren wissen / modò obsequentem te præbeas, & vano timori non indulgeas, eventumque patienter exspectes, quem ut summus Archiater DEUS JEHOVAH felicem optatumque largiatur toto pectore precor. Colbergæ d. X. Decembr. Anno M.DC.XLVIII.

EPISTOLA XXII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

Nobilissimo & Excellentissimo

DN. D. JOHANNI SCHONERO

Medicinæ in almâ Gryphiswaldensi Professori primario & Facultatis p. t. Decano & Seniori.

Domino, Amico & Fratri plurimum honorando

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Quæ Dn. D. Blaufeldero mecum communicanda commisisti, Excellentissime Vir, Fautor & amice fraterrime, fideliter omnia ad me relata, immò jam expedita sunt & meo quidem arbitratu, ex voto prout ex ipso plenius cognosces.

De morbo autem Serenissimæ nostræ, breviter hæc habe:

Cùm certis indiciis constaret Serenissimam Reginam affectione hypochondriacâ & scorbuto non leviter affligi, commodum maximeque necessarium visum est.

I.

Humores feculentos, ☿reos, scorbuticos. s. præviâ decenti præparatione, iteratis & per Ἐπίκρασιν institutis purgationibus evacuare.

II.

Obstructiones hypochondriacas reserare.

III.

Intemperiem viscerum alterare.

IV.

Malignitatem scorbuticam expugnare.

Ordinato itaque convenienti victûs regimine ad primarum viarum relaxationem tale enema præscriptum est;

℞. *Rad. althea* ℥vi.
Herb malv. c. toto
violaria,
branc. Ursin.
parietar. ana mj
Flor. chamam. mj
Sambuc. p. j.
Summit. aneth. mß.
Sem. fanicul. ℥iß.

Incis. & conquass. coq. ex s. q. aq. simpl. Colatur
℞. ℥x. *Cass. recent. extract.* ℥i. *Sacch. Thomai* ℥iß. *M.*

Olea & pinguia omittenda erāt, quod Sereniss. Regina ab iis prorsus abhorreret. Sequenti manè experiri placuit pulvisculum à Clarissimo Dno. Conringio S.R.M. commendatum ex Crem. ♀ri ℈ii & Resin. Gialap. gr.ii. cum decocto prunorum dulcium. Verùm cùm exspectationi minus satisfaceret, alvumque segnius moveret, aucta deinceps est dosis resinæ Gialappæ ad gr. vii. feliciore successu.

Hinc decoctum ex aperientibus, alterantibus & antiscorbuticis specificis aliquod matutinis exhibitum:

℞. *Decoct. hordei* ℔v.
♀ri albiss. ℥vi
Coq. ad perfect. Solutionem
In colaturâ ferventiss. infund.
Rad. Cichor. ℥i
polipod. qu.
fœnicul.
asparag.
acetos. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
tamarisc. ana ℥iii
Herb. fumar. mj
Endiv.
Veron.
Card. bened.
Meliss.
Epatic. nobil. c. florib.
Capill. ♀ris
Scolopendr. ana m[illegible]
Flor. 4. cordial. ana [illegible]
Passular. ana ℥iß.
Sem. 4. frigid. maj. excort. ana ℥i
℞. *Colatur.* ℔iß.
Succ. nasturt. aquatic.
Cochlear. Beccab[illegible]
Cichor.
Fumar.
Citri ana ℥ii.

Mixta digerantur lent[illegible] Baln. Mar. in alembico c[illegible] & noct. postea filtrentur [illegible] tam emporeticam dupl[illegible] clarissima F.
potio.

Præscriptum insuper e[illegible] mine destillatum ex sp[illegible] hepaticis & antiscorbutic[illegible] cis, Essentia item antisc[illegible] hunc in modum:

℞. *Rad. Cichor.*
polypod. qu. ana ℥ii
Acetos.
Scorzoner.
Fænicul.
Sarsaparill. ana ℥i
Herb. fumar. Endiv.
Capill. ♀is. Veronic.
Meliss. scolopendr.
Epatic. nobil. c. flor. ana Miß.

Flor. Sambuc. genist. ana m ß
Borrag. bugloss.
violar. ana p. ij
Sem. cochlear.
nasturt. ana ʒiij
foenicul. ʒii
Cortic. rad. capp.
Fraxin. tamarisc. ana ʒvi
Trochisc. d. Rhabarb.
d. rosis
d. cappar.
Eupator ana ℥ß
Santal. omnium ana ʒiß.
subtiliss. pulverisat. affund.
succ. pomor. Borsdorff. ℔vi
Cochlear. ℔iiii
Cichor. ℔ii
Citri ℔i
Aq. fumar. Cichor.
Veronic. ana ℔iii
Meliss. ℔iß.

Mixta digerant. loco calido per 8 noct. postea destillentur.

S.

Aqua hypochondriaca Scorbutica.

* * *

Chalyb. limatur. subtiliss. praep. ℥i
Fol. fraxini.
Tamarisc.
absinth.
veronic. ana ℈i.
affund.
Spirit. cochlear. ad eminent. trium digitor.

Stent in loco calido per triduum, agitenturque singulis diebus aliquoties. Colaturae add.

Aq. m. hypochondr. ℔iß
Specier. trochis. d. rosis
d. rhabarb.
d. Eupator
ana ʒii
d. cappar. ʒiii
Aloës succocitrin. ℥ß
Myrrh. elect. ʒii
Croc. oriental. ʒi.

Mixta digerant. in B. M. per d. vij. postea filtrentur per chartam emporeticam duplicem.

Commendatum quoque est serum lactis caprini cum succo fumar. cichor. cochlear. &c. alteratum, sed refragante Serenissimâ Reginâ, quod ventriculi offensam exinde metueret, quae famem facili negotio praecaveri potuisset, usus ejus intermittendus fuit. Interea tamen succi illi probè depurati ex aq. destillatis appropriatis exhibiti.

Purgantia quoque per vices iterata, interdum sola, aliquando cum alterantibus mixta.

℞. Rad. polypod. qu.
Cichor. ana ʒvi
Lapath. acut.
Liquirit. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
Tamarisc. ana ʒiii

Herb. fumar. cichor.
Endiv. acetos. ana mß.
Scabios. ℥ii
Summit. lupul. ℥ii
Sem. 4. frig. maj. excort.
ana ℥i
Passular. minor. ℥x
Flor. 4. cordial. ana p. j.
Fol. sen. s. s. ℥vii
Sem. fænic. ℥iß.

Coq. in s. q. seri lact. caprin. ad medietatem. Colatur.

℞. ℔iß. *Adde*
Succ. fumar. nasturt. aq.
Cochlear. ana ℥iß.

Mixta digerantur in B. M. per H. 24. postea filtrent.

Hoc decocto alvus blandè & citra molestiam viriumque jacturam aliquoties subducta est. Segnior interdum enemate ex emollientibus & laxantibus in lacte recenti coctis, addito saccharo Thomæo, sollicitata, fortioribus catharticis prorsus rejectis, cùm experientiâ constet, validioribus calidisque purgantibus scorbutum non parum exasperari.

Monitum præterea est sæpius, in omni morbo maximè virium habendam rationem, ac propterea non tantùm alimentis boni succi facilisque concoctionis utendum, sed & cordialibus & confortantib9 totum corpus reficiendum, quo fine aquas analepticas, aliaque pretiosa obtulimus, sed à Regiâ Ma[...] repulsi vix tantum obtinuimus, [...] aliquando aquam ex typhis cervo[...]rum & pulverem nostrum cordi[...]lem pretiosum delibaret:

℞. *Margarit. præp.* ℈iij
Unicorn. veri ℈i
Lapid. Bezoard. ℈ii
Oss. d. Corde Cervi ℈iß.
Apic. Corn. cervin. absq.
△. præp. ℈iiij
Velleris aurei Weidneri ℈i
Terantur in marmor. assus.
Spir. rub. idæi & rosar.
ana q. s.

F. quasi pasta, quæ exsicca[...] in pulverem redigatur.

Emulsionem tamen proba[...] promtius interdum sumere vi[...]

℞. *Amygd. dulc. excortic. non rancid.* ℥iii
Sem. 4. frigid. maj. excort.
ana ℥i
Aq. borrag.
bugloss. ana ℥iß.
è typhis cervor.
℥i
M. F. Emulsio.
Add.
Margarit. orient. præp. ℈ii
Spir. rub. idæi ℈i
rosar. ℈ß.

M. D. in vitro S. Perlenmilch.

Si qvando vigiliæ urgerent, aliqvid seminis papaveris albi adjectum est.

Et hæc qvidem ratione affectus hypochondriaci & scorbuti ordinata sunt, intercedentibus tamen subinde certis dierum intervallis, qvibus naturæ qvies concessa nihilqve medicaminis exhibitum.

Cæterum qvod ulcus Rheumaticum supra talum pedis dextri attinet, occlusionem & consolidationem ejus non temerè tentandam duximus, qvòd natura ex qvadam dispositione hæreditariâ & longo tempore adsueverit humores noxios eò depellere & per hanc viam evacuare, qvæ si intempestivius occluderetur, metuendum ne materia ad partes nobiliores regurgitans morbos pariat. Observatum enim est, ulcera ejusmodi fluentia & diuturna vel suâ sponte vel remediis consolidata paulò post morbos periculosos, nonnunqvam mortem ipsam intulisse. Cautè itaqve ut Chirurgus procederet, & à valdè refrigerantibus & repellentibus abstineret: Contrà moderatè adstringentia, siccantia, parumq; refrigerantia applicaret, monuimus, simulqve emplastrum de liqviritiâ Mindereri & illud Theophrasti ad ulcera fluentia commendavimus.

Ad scabiem pruriginosam ab humore adusto, acri, salso, mordaci, & malignitate qvadam scorbuticâ inqvinato genitam, præter supra enumerata ad sangvinis depurationem comparata remedia, sudores qvoqve in laconico, sed non nisi blando calore provocati, exhibitis granis aliqvot lapidis Bezoar ex aq. fumar. scabios. & typhis cervor. Interdum Rob. sambuci in aq. flor. sambuci solutum pro sudoris elicio propinatum.

Usurpati qvoqve insessus ex herbis & radicibus convenientibus in aquâ dulci coctis, nonnunqvam etiam ex lacte, qvod fomenti loco qvoqve adhibitum.

Litus verò & ungventa qvantumvis exqvisitissimè comparata, nescio qvo metu aut persuasione omninò rejecta, nisi qvod interdum mucilagines radic. althææ & sem. cythomor. ad ardoris pruritûsqve mitigationem S. Regina admitteret; Interdum succo lapathi acuti & flore lactis æqvali pondere mixtis, vel unguento ex terebinthinâ Cypriâ vitello oor. & flore lactis caprini temperato, uteretur, qvanqvam postremo hoc rariùs.

Nec cucurbitulæ & scarificationes intermissæ, qvin & phlbeotomia instituta, detracto ex venâ basilicâ dextri brachii sangvine adusto, nigricante, & magnâ ex parte spu-

ſpumoſo, ad cujus depurationem & alterationem præmiſſâ leni evacuatione denuo ſucci ex fumariâ, cichorio, cochleariâ, acetoſâ, citro &c. ordinati, ita ut nihil eorum, quæ ad tollenda vel mitiganda hæc mala in artis poteſtate ſunt, intermiſſum fuerit, niſi quod Sereniſſimâ Reginâ renitente, intermitti opportuit. Plura ad Te coràm referet præſentium exhibitrix

Virgo Gynæcæi pars non minimiſſima noſtri,

Quæ actionibus & paſſionibus noſtris ſæpiuſculè interfuit. Tu ſi quid habes quod moneas, quæſo pro amore inter nos mutuo & fraterno liberè id facias. Vale Scribo Sedini d. XI. Martii Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XXIIII.

De dolore in Hypochondrio ſiniſtro, gingivis ſanguinem fundentibus, oculorum ſcotomiâ, aliiſque Symptomatibus.

Ad

Dn. DANIELEM RASCHIUM
S. S. Theologiæ Studioſum.

SYmptomata quæ Te quandoq; urgent, Doctiſſime Juvenis, ab humoribus vitioſis & ſcorbuticis circa hypochondria cumulatis, quoties à causâ aliquæ ſeu internâ, ſeu externa fermentantur, ſub oriri nullum eſt dubium.

Hos itaque evacuare conven[illegible] poſtmodum labem viſceribus [illegible] imprimis & vicinis partibus [illegible] preſſam emendare, ipſamqu[illegible] lignitatem ſcorbuticam [illegible]gnare.

Prius optimè fiet, ſi præmi[illegible] arum communium expiation[illegible] mores vitioſi debite præpar[illegible] corpusque per [illegible] purgetur.

Commodum fuerit prim[illegible] coctum paſſularum in quo[illegible]rum Sen æ ℥iii & ſatis ♀ri [illegible] erint, aſſumere, poſtmodum [illegible] quatuorve diebus ſyrupo [illegible] aperitivo cum aquâ antihypo[illegible]driacâ ſcorbuticâ diluto, [illegible]demque per intervalla [illegible]mes meum ſolutivum po[illegible] unius drachmæ ſub auror[illegible] glutire.

Alterum expeditur uſu [illegible]rii antihypochondriaci chal[illegible] cujus ſingulis matutinis [illegible] quantum cultri latioris c[illegible]ter capi poteſt, ſuperbib[illegible]ſtum vini abſinthites, qu[illegible] corpus deambulando pau[illegible] movebis, ciboque & potu [illegible] conſvetum prandii tempo[illegible]nebis.

Te[illegible]

Tertium absolvet essentia nostra hypochondriaca ex aqvâ antiscorbuticâ scrupuli unius pondere sæpius assumta.

Oculorum scotomiam abiget Euphrasia cum antiscorbuticis mixta, additis qvæ vaporum adscensum reprimunt.

Gingivis sæpius affricabis linimentum ex Aqvilegia, eluendo postmodum os & dentes vino rubello, in quo folia cochleariæ, nasturtii, & tantillum radicis armoraciæ tessulatim incisæ, macerata sint.

Narium hæmorrhagiam præcavebis venæ sectione sive phlebotomiâ, si basilica vel mediana sinistri brachii tempore opportuno aperiatur, & sanguis ad uncias circiter septem, quod pondus optimè noverit Chirurgus, emanet.

Egregiè etiam revellit salvatellæ sectio repetita, & cucurbitulæ primò scapulis, dein & lumbis appositæ.

Si quando largiùs institerit, pulvis Stegnoticus Guttmanni gossypio & albumine ovi exceptus naribus indatur, fronti autem & temporibus Epithemata refrigerantia & adstringentia ex aquâ plantaginis & aceto rosaceo applicentur.

Adderem plura, sed ob occasionis præcipitantiam abrumpendum est. Vale.

Scribo occupatissimus. Colbergæ d. XXI. Martii Anno M. DC. LXI.

T. omni studio & fide

B. Timæus.
V. G.

Medicamentorum descriptiones.

℞. *Syr. nostr. aperitiv.* ℥iiij.
Aq. nr. antihypochondr. scorbut. ℥viii
spir. ♀*ri* ʒi. *M.*

℞. *Diakerm. nostr. solutiv.* ℥ß.
D. in fictili.

℞. *Electuar. nr. antihypochond. Chalybeat.* ℥iiii
antiscorb. ℥ii
Conserv. citri. ℥iß.
M. c. Syrupo mulciberis q. s.
F. Electuarium.

℞. *Conserv. cochlear. nasturt. ana* ℥ii
rosar. ℥iß
Pulv. Euphras. ℥ß
Sem. coriand. acet. præp. ʒii
Mastich. ʒi
Syr. nostr. ophthalm. q. s.
M. F. opiata.

℞. *Liniment. pro gingivis* ℥i
Spir. ♎*is gr. IX.*

M. D. in fictili.

EPISTOLA XXIV.

Ejusdem argumenti ad eundem.

VAletudinis tuæ incommoda, doctissime Juvenis, ab humoribus vitiosis circa hypochondria cumulatis & malignitate qvadam scorbuticâ infectis, dependere, antea monui, nec miror morbi pertinaciam; Saturninum enim est hoc malum, & rarò ita penitus exstirpatur, ut quandoqve non repullulet, præsertim circa magnas temporum mutationes, quales vere & Autumno eveniunt: Qvapropter runcinâ medicâ subindè resecandum est. Commodum fuerit pro universali corporis evacuatione propediem assumere pulvisculum purgantem qvem mitto ex cerevisiâ calidâ, subseqvente quatuor circiter horarum jejunio: Postero die absterstionis loco bibatur haustus seri lactis caprini in quo folia aliquot cochleariæ recentis ebullierint tribus vel quatuor ante prandium horis.

Tertio aperiatur mediana brachii sinistri subtrahendo sanguinis circiter uncias sex vel septem. Ex hoc qvovis manè delibetur Electuarium qvantum latioris cultri cuspide ter capi potest.

Oculis nihil convenientius est Euphrasiâ, qvæ qvocunqve modo sumpta, mirificè visui prodest, Mitto ejus pulverem oleo fœniculi stillatitio impraegnatum; de quo absumpto prius electuario, singulis matutinis & vespertinis capies qvantum libuerit.

Gingivis tertio vel qvarto quoque die affricabis paulum linimenti in hunc usum præscripti, seu manè seu serò id fiat perinde est. A prandio & cœnâ os colluendum vino rubello, in qvo aliqvid armoraciæ & Sinapi maceratum sit.

Nuchæ dolorem leniet litus, si qvoties opus fuerit musculi cervicis & colli eodem inungantur calidè.

Speciale scorbuti antidotum præter supra proposita, etiam cochlearia recens minutim incisa, & septimanatim bis vel ter cum pane & butyro comesta, idqve manè jejuno ventriculo: Poterit etiam syndoni vel linteo includi & in cerevisiâ vel vino suspendi postmodumqve fortiter exprimi, & loco potûs ordinarii in prandio & cœnâ per dies plusculos assumi, egregium malignitatis scorbuticæ remedium, efficacius tamen si addatur tantillum absinthii, ut gratâ amaritie viscera roboret, eorundemq; oppilationes expediat.

Pilularum, ab Amico, uti scribis, tibi communicatarum usus, ob Mercurii admistionem mihi suspectus est.

est, minusque tutus videtur; Satiùs fuerit quandoque pilulis de Succino Cratonis uti. Sunt enim capiti & oculis convenientissimæ, si undecim numero sumantur vesperi sub ingressum lecti ex quatuor vel quinq; cochlearibus vini Rhenani, ita tamen ut cœna præcedat frugalis ex cibis liquidis, non assis, sed elixis: Differenda etiam earundem usurpatio usque dum reliqua medicamenta fuerint absumta, postmodum singulis diebus Veneris undecim, ut dictum, deglutiendæ, non quod prærogativam aliquam habeat hæc dies, sed ut certum intercedat temporis intervallum. Vale & præscriptis rectè feliciterque utere. Scribo Colbergæ d. VII. Septembr. Anno M.DC.LXI.

℞ *Semin. Melon excort.*
gr. v.
Resin. Gialapp. gr. viij
Misceantur in mortario marmoreo exactissimè postea
add.
Cremor. ♀i ℈i
Misc. denuo F. pulvis.

***

℞ *Elect. nostr. Chalybeat*
℥iiij
Conserv. fumar.
cochlear
nasturt. ana ℥i
Citri ℥iss.

Conf. Alkerm. ℥ß
Condit. rad. Scorzoner.
Cichorij
ana ʒvi
Syrup. de fumariâ.
q. s. M. F. Electuarium.

***

℞. *Pulv. folior. & flor.*
Euphrasiæ ℥i
Ol. fœnicul. gt. Xiij.
Sacch. rosat. tabulat
℥iß
M. F. pulvis
D. ad scatulam.

℞. *Balsam Peruviani*
ʒß
Essent Succini
ʒvi
Misc. exactissimè
D. in vitro
S. Sälblein zum Nacken.

***

℞. *Massæ. pilul. de succino Cratonis*
℈iiij
Ol. still. nuc. Moschat.
fœnicul.
ana gt ij
Misc. f. pilulæ
ex quolibet scrupulo
No. XI.
Deaurentur fortiter
D. ad scatulam.
S. Solutæ de Succino.

Postliminiò monendum est ut absumto electuario Corpus denuo purgetur pulvisculo supra descripto.

EPISTOLA XXV.

De obstructione & tumore lienis, alvi constipatione & virium imbecillitate.

Pro Generoso & Strenuo

DN. FRIDERICO GVILIELMO von der Holtzen.

Hoch-Edelgeborner/Gestrenger/Mannvester und Hochbenahmter/Insonders hochgeehrter Herr/dessen Leibes-Ungelegenheiten und Beschwerden/habe ich mit Hertzlicher compassion vernommen/und zwar so viel mehr/weil ich vernehme daß einige Versäumniß sich dabey befunden/in dem man vorgeben/als wenn man allhier in Collberg gewesen und meines Raths pflegen wollen/mich aber nicht zu Hause gefunden/da ich doch innerhalb 12. Wochen und länger nicht aus der Stadt kommen. Viel schädlicher ist noch gewesen/daß man Leute adhibiret/welche weder von der Kranckheit und deroselben Ursachen/noch von der Medicin einige Wissenschafft haben/wie solches dann aus zugeschicktem Schrifftlichen Bericht und beygefügtẽ Recepten oder vielmehr decepten gar leicht könte dargethan werden/wañ ich nicht Bedencken trüge den Boten aufzuhalten/insonderheit/weil auch die Kranckheit womit mein Herr beleget keinen fernern Anstand leyden wil. Zwar wäre zu wündschen/man hätte einen außführlichen Bericht von der Kranckheit/deroselben Zufällẽ/Beschaffenheit und Umbständen eingeschicket/damit man sich darnach hätte zu richten gehabt. Weil aber solches nicht geschehen/habe ich mich deßfalls bey Zeigern dieses bestermassen erkundiget/und von demselben vernommen.

1. Daß der Miltzen sehr geschwollen.

2. Daß der Leib hart verstopffet.

3. Der Magen schwach und ohne appetit.

4. Das Hertze matt und Krafftloß.

Dem ersten ist nicht anders zu remediren/als daß die Materie welche sich in dem mesenterio und Miltzen gehäuffet/abgeführet werde. Dieses kan bey itziger Beschaffenheit der geschwächten Leibes-Kräfften durch starcke purgant a nicht geschehen/sondern es muß der verschlossene und verharte Leib erstlich erweichet und eröffnet werden durch dienliche Clystier/gestalt ich dann hierbey die zugehörige species überschicke/von diesen soll man nehmen eine gute

Hand

Hand voll/thun sie in einen gläsirnen Topff/ giessen einen Stoff Bier darauff/ lassen es kochen/ bis etwa der dritte Theil eingesotten/seigen es durch ein reines Tüchlein/thun von der überschickten Clystier-Butter 2. Löffel voll darein/und lassen es nicht zu heiß auch nicht zu kalt/sondern fein warm beybringen: Hierzu dienet auch daß man den untersten Leib vom Nabel an alle Abend und Morgen mit der Clystir-Butter fein warm schmiere/und ein warmes Tuch darüber lege. Würde nun die Natur von sich selber alle Tage ein oder 2. mahl sich exoneriren/ ist es gut/im fall aber nicht/ müsten die Clystir repetiret und wiederholet werden. Wann die Clystir ihre operation gethan haben/ muß man allezeit ein warmes Biersüpplein mit ein wenig Gartenkümmel und Butter zugerichtet ohne Brodt zu sich nehmen/ umb der besorglichen Blähungen willen; Durch diese Clystir wird die materie fein gelinde abgeführet und auch der anderer intention wegen Verstopffungen des Leibes ein genügen geschehen/ wozu dann auch die laxirende Pflaumen sehr dienlich/so man derselben etwa 6. oder 7. auffisset/und alsobald darauff von dem Safft darinnen sie liegen ein paar Löffel voll einnimmt/ und hernach 2. oder 3. Stunden darauff fastet/sind vor diesem meinem Hn. allezeit wolbekommen.

Zu Stärckung des blöden Magens und wiederbringung des verlohrnen appetits ist eine Essenz ververordnet / davon kan mein Herr bißweilen des Morgens 15. oder 18. Tröflein in einem Süplein von halb Reinischen Wein und halb Rosenwasser zugerichtet/ einnehmen: In das Süpplein soll man auch das gelbe von einem frischen Ey und ein wenig Saffran/ Muscatblumen uñ Zucker thun / wie man sonst ein Wein-Süpplein zu machen pfleget. Diese Essenz ist auch dem Miltz sehr zuträglich.

Zu Stärckung des Hertzens und der Leibes-Kräffte ist eine confection und Hertzwässerlein verordnet welche folgender Gestalt zugebrauchen: Nehmet von der Confection etwa einer Haselnuß groß/ thut Sie in einen Silbernen Löffel giesset von dem Hertzwass'rlein darauff/ mischet es wol unter einander/ trincket es aus und nehmet alsobald von dem Hertzwässerlein noch ein oder 2. Löffel voll. Auch ist hiebey ein Heroisch-Krafftwässerlein davon soll man zum offtern ein wenig in einen Silbernen Löffel giessen/ ein Tüchlein darin naß machen/ und daran riechen.

Hiebey müssen auch eusserliche Mittel adhibiret werden/ und zwar vor die Geschwulst des Miltzens das verordente Pflaster/davon soll man so viel nöthig auff weiß Leder strei-

chen und überlegen / daß die gantze Geschwulst bedecket werde / alle 24. Stunden muß das Pflaster abgenommen/der Ort da es gelegen / mit einem warmen Tuch abgewischet/ das Pflaster renoviret und wieder auffgeleget werden.

Zum Magen ist ein Balsam verordnet / damit soll man den Magen Morgens und Abends fein warm schmieren / und ein Tuch oder geröstes Brodt darüber legen.

Ein mehres vor dißwahl zu verordnen habe ich vor unnöthig eracht/ in Hoffnung wann diese Mittel recht und fleißig gebraucht werden/ vermittelst Göttlicher Verleihung erfreuliche Besserung erfolgen werde/welches ich dann von dem grundgütigem GOtt hiemit hertzlich will gewündschet haben/ verbleibende

Colberg am 9. Novembr.
Anno 1661.

℞. *Herb. Malv. c. toto* Mij
parietar.
Violariæ
branc. ursin ana Mj
Flor. chamamel. Miij
Sambuci Mis
Summitat, anethi Mij
Rad. althea ℥is.
Sem. lini ʒx
carui
cumini
fœnicul. ana ʒij
Bacc. lauri ℥i
Grosso modo incisa & conquassata
D. ad chartam.
S. Species zu etlichen Clystiren

℞. *Unguent Clysmatis.*
℥vi
D. in fictili
S. Clystir-Butter.

***

℞. *Prun. nostr. laxativ No. XV.*
Brodii eorundem ℥vi.
M.D. in vitro.
S. Laxirende Pflaumen.

***

℞. *Elix. nostr. splenet* ʒij
Essent Galang.
Zedoariæ
Citri ana ℈i
M. D. in vitro.
S. Essenz zum Miltzen und Magen.

***

℞. *Confect. Alkerm. Monspel.* ℥i
De Hyacyntho ℥ß.
M. D. in vitro.
S. Confection

***

℞. *Aq. carbunculi*
Cerasor nigr.
borragin
rosar. optim ana ℥i
Cinamom. ℥iiij
Spirit. Cerasor. nigr. ℥ß
rubi Idæi
fragorum
rosarum ana gl. XV.

Bezoal. min. Christ. ℨij
M. D. in vitro
S. Hertzwässerlein.

***

℞ *Aq. nostr. Heroic.* ℥ii
D. in vitro
S. Heroisch Krafftwasser.

***

℞ *Aq. nostr. stomachal.* ℥iij
Cinamom. ℥iiij
Mira Cytonior. ℥ß.
Spirit. ⊖*li gt. vij*
M. D. in vitro.
S. Magen-Wässerlein.

***

℞ *Unguent. de pomis* ℥i
Ol. stillat. Caryophyll.
nuc. Moschat.
ana gt. vi.
Lign. Rhodii gt vij
M.D. in vitro
S. Magen-Balsam.

℞ *Empl. m. splenet.* ℥iß
Gummi. Ammoniac.
♃ *solut.* ℨvj
Empl. Diachyl. cum gummat.
℥ij
M. F. Magdaleon
D. in vesicâ
S. Pflaster zum Miltzen.

EPISTOLA XXVI.

De alvi duritie & constipatione.

Ad Virum quendam Illustrem.

HOch-Edelgeborner Gnädiger Herr / Ewr. Excellentz und Gnaden / sind meine gehorsame Dienste stets bevor. Als ich neulich von dem Herrn Obristen N. N. vernommen / daß Ewr. Excell. und Gnaden offtermahls harte Leibes-verstopffungen empfinden und zu wissen begehren ob die Ziegenmilch dawieder dienlich / und welcher Gestalt Sie müsse præpariret werden: Berichte ich hierauf unterdienstlich / daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Gestalt köñe zubereitet und gebrauchet werden: Nehmet ein Nösel oder etwas mehr Ziegenmilch / welche erst frisch gemolcken ist / lasset Sie bey gelinden Kohlfeur auffsieden / drücket den Safft von einer frischen Citron darein / lasset es noch einmahl auffwallen / nehmet es vom Feur ab / und wañ der Käse gerunnen / so seiget die Wattke durch ein reines Tüchlein / thut einen Löffel voll laxirenden Violen Syrup / welchen man in allen Apothecken haben kan / darunter und trincket es des Morgens nüchtern fein warm aus / fastet darauff etwa vier Stunden / und repetiret solches hernach so offt es nöthig / dieses erweichet und eröffnet den verschlossenen Leib fein gelinde / und schwächet nicht die Natur wie andre purgantia thun: Es muß aber im Anfang etliche Tage nach einander wiederholet werden / und so es das

erste mal keinen effect thut / kann man zum andern mal des laxirenden ViolenSafftes 2. Löffel voll darunter mischen / sonsten würde auch nicht undienlich sein/ daß man die Ziegenwattke etliche Tage nach einander ohne den syrup des Morgens nüchtern gebrauchte / und derselben einen ziemlichen grossen Becher voll austrincke/jedoch daß man wegen besorglicher Blähung und Winde ein wenig Aniß oder Fenchel confect bald darauff esse.

Will man aber die Ziegen-Milch an sich selber gebrauchen/ kan man ein wenig der mittelsten Rinde von Flieder oder Holunder darinnen auffsieden lassen/ durch ein Tüchlein seigen/ein wenig Zucker darein thun/ und des Morgens nüchtern / fein warm austrincken.

Sonst dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit ein gutes Gärst oder Habergrütz Süplein mit kleinen Rosienen und Butter zugerichtet / oder ein Fleisch-Süplein / oder etwas von gekochten Pflaumen/ Aepffeln/ Prunellen/ und dergleichen zu sich nehme; Insonderheit ist hierzu der laxirende RosinWein sehr dienlich/ so man dessen ein Becherlein voll etwa eine Stunde vor dem Abend essen auß trincket wie er zu præpariren ist auff beygefügten recept verzeichnet.

Demnach ich auch aus E. Excellentz und Gnaden Schreiben ersehen / daß sie ein sonderliches experiment vor den Krebs Schaden haben/ ist mein unterdienstliches Bitten E. Excell. und Gn. mir dessen communication mit zu erfahren großgünstig belieben wollen/ verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder besten Vermögens/ und thue hiemit E. Excell. und Gn. der hohen Obacht GOttes / treulich empfehlen / verbleibende.

Colberg am 29.
Jan. Ao. 1663.

E. Excellentz und Gnaden

gehorsamer treuer

Diener

Baldassar Tim[...]

Von Güld[...]

Vinum Passulatum Laxativum.

℞. *Passul. minor.*
majorum ana ℥iii
Fol. sen. SS. ℥j
Cinamom. acutiss. ℨiii

Contundantur in mortario fiant qvasi pasta, affund.

Vini Rhenani optim. ℔iiij.

Stent in infusione per diem & noctem.

Colatura exprimatur & filtretur per chartam emporeticam.

ser.

Servetur in Vitro
ad usum.

[illegible] Laxirender Rosienen-
Wein.

[illegible] Edler/Großachtbahrer
[illegible] und Hocherfahrner
Insonders hochgeehrter
Herr Doctor.

[illegible] Eines hochgeehrten Herrn Do[illegible]ctors Schreiben aus Colberg [illegible] passato habe zu recht er[illegible]/und den Bericht/ wie nehm[illegible] Ziegenmilch vor die eröffnus [illegible]weichung des Leibes præpariret [illegible] muß/ daraus verlesen/ [illegible] diesem geschicht auch Mel[illegible]eines Recepts/ wie der Rosie[illegible]wein müsse zugerichtet wer[illegible] so beygeschlossen seyn solte/ ich [illegible]solches im Schreiben nicht ge[illegible]: Wann ich nun gern solche [illegible]schreibung zu haben begehrte/ [illegible] habe meinem hochgeehrten [illegible] Doctor hiemit zum Dienst[illegible]lichen auch ersuchen wollen [illegible] mir zu communiciren und [illegible] zu überschicken. Was an[illegible] die von mir begehrte Medi[illegible] wider den Krebs/ berichte mei[illegible] Herrn Doctor, daß ich eine Tin[illegible] aus dem Mercurio Antimo[illegible]/ welche universal gegen alle [illegible]heiten/ so ihren Ursprung [illegible] vergifftetem Geblüt herneh[illegible] ich habe selber dieselbe gebrauchet zu meinem Schenckel/ daran mir viel Geschwüre seyn auffgebrochen gewesen/ und das Geblüt nicht wie Tropffen/ sondern wie Leim ist heraus gezogen worden. Nachdem ich aber diese Tincturam gebrauchet/ ist der Leib gereiniget/ also daß ich keine Anfechtung mehr davon habe. Mit eben derselben Tinctura habe ich auch allhie einen meiner Unterthanen von der Wassersucht curiret/ derselbe ist auff seinem gantzen Leibe geschwollen gewesen so dick wie ein Faß/ also daß man keine Knochen mehr an ihm hat erkennen können/ er ist aber in sechs Wochen curiret/ daß er wieder auff seine Arbeit gehet/ wie ingleichen ist mit dieser Tinctura ein guter Freund von den Frantzosen curiret worden. Wann hievon dem Hn. Doctor beliebet/ will ich dieselbe gern mittheilẽ/ allein ihm beliebe auch mir Gelegenheit wie ich sie sicher übermachen kan/ vorzuschlagen. Diese Tinctura ist gelinde/ verursachet keine Stuelgänge/ sondern verrichtet ihre Wirckungen allein durch die Urin und Speichel des Mundes/ man muß sich doch dabey fein warm halten und die Lufft meiden. Womit ich verbleibe rc. rc.

EPISTOLA XXVII.

De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis.

D. BALDASSARI TIMÆO
V. G.

 N.N.

N. N.

SIc est omnino uti censes, Clarissime & Amplissime Domine, Epatis vel potiùs lienis vitium est, qvod maculis istis proditur, nec deleri hæ poterunt, nisi istud curetur. Quam vellem igitur ut in vicino prædio meo huic rei vacare atqve ope tuâ frui possem! Sed filiolæ morbus & alia pedem domo efferre prohibent: Veniam tamen qvamprimum licebit per domestica ista & aliunde objecta impedimenta. Interea ne planè mihi pereat hoc anni & mensis tempus curationi opportunissimum, ut, qvæ profutura censes, præscribere & transmittere velis etiam atqve etiam peto. Decrescit in præsenti Luna & crescit forsan qvod ex primordiis & vicibus quas experti sumus, tempestatis, conjicimus calor æstivus. Manum tempori injiciendam, si quicquam aliud, fugienti, probè nosti, cum aut reparari aut æquè opportunum sperari non possit. Accedit, quòd nunc otio aliqvo fruar, qvod fallor an turbæ quædam subseqventur brevi. De filiolâ gratias ago maximas, pro consilio, DEUS hoc ipsi salutare reddat! Fecimus hoc manè initium curæ & ad præscriptum tuum pergemus. Vale Excellentissime Domine, & sic habe me semper fore

T. *Amplissime Vir*

studiosissimum,

Magnifico & Generoso

Domino,

N. N.

BALDASSAR TIM[...]

Von Güldenklee[...]

S. P. D[...]

GEnerose & Nobilissime Mœcenas suspiciende[...] dem ob affectûs, quo Mag[...] tia Tua affligitur, con[...] optassem paucis saltem d[...] rationi apud nos vel in vic[...] care potuisset. Ægrè enim [...] ficulter in absentiâ curan[...] nonnunquam & præscrip[...] dextrè administrantur, qu[...] postremum hic minus [...] Cùm tamen à negotiis su[...] tiùs aliorum, sive publicis [...] otii impetrare M. T. neque[...] desideriis ejus ulteriùs [...] opportunissimi temporis [...] ditatem negligere, quin [...] lutaria quædam tàm ad [...] candum pertinax illud hyp[...] driorum malum, quàm ad [...] scentes maculas facienti[...] unà cum utendi modo, ling[...] nacula, ne propter termin[...] dam technicos error forte [...] teretur, consignato, trans[...] re, DEUM precatus me[...] nostræ clementer bene[...] M. T. bonæ valetudini [...] diutissime incolumem [...]

... præstet. Scribo inter flores ... mei d. 4. Maji Anno ... DC. LIII.

... Erstlich kan der Herr Haupt... das eröffnende weisse Pülver... etwa eine Stunde ante fruga... cœnam umb 4. oder fünff Uhr ... Mittage in ein wenig Warm... mit etwas Butter zugericht/ ... ohne Brodt/ einnehmen / keine ... Speisen darauff geniessen/ un̄ ... etwas zeitig zur Ruhe begeben.

... Des folgenden Morgens kan ... Hauptmann das purgirende ... lein erstlich wol umbrühren ... giessen es in ein Becherlein/ se... es in heiß Wasser/ daß es warm ... / rühren es wieder umb und ... en es aus auff einmahl / fasten ... vier Stunden / enthalten ... des Schlaffs bis Nachmittag ... keine harte saure oder fette ... Speisen.

... III. Wann solches geschehen kan ... folgenden oder dritten Tages die ... edian am lincken Arm geöffnet un̄ ... wenig Blut gelassen werden.

IV. Nach diesem wird der Herr ... mann alle Morgen nüchtern ... dem Blutreinigenden Syrup ... Löffel vol in einem Becher voll ... wadcke einnehmen/ im Bette ... Stunde lang nach seiner Gele... ruhen/ hernach auffstehen/ ... deambulando, equitando &c. ... wenig bewegen und bis zur or... Mittags-Mahlzeit fasten. Dieses soll alle Tage fleißig continuiret werden / so lange bis das Säfftlein oder Syrup gantz verbrauchet ist/und damit es keine nauseam excitire/ kan man den Syrup erstlich allein einnehmen und dann die Wädke alßbald nachtrincken/ auch ist besser daß man die Wädke warm und nicht kalt trincke und zwar in zimblicher quantität/damit es desto besser per venas & universum corpus möge distribuiret werden/über das muß das serum lactis caprini oder Ziegenwädke nicht mit Laff/sondern mit ein wenig Wein-Essig oder sauren Citronen Safft præpariret und gelabet werden/ etwa auff folgende Weise: Nehmet einen Topff voll Ziegenmilch/welche erst frisch gemolcken ist / lasset sie auffsieden / und wann sie in vollem sieden ist / so giesset 1. 2. oder 3. Löffel voll nach dem der Milch wenig oder viel ist / guten Weinessig darunter. Wann es gelabet und der Käse geronnen/ so säuget die Wädke durch ein reines Tüchlein / und trincket Sie bald / weil Sie noch warm ist/ und damit Sie dem Magen nicht schade auch keine flatus excitire/ so esset von denen verordneten Küchlein alsobald darauff 4. oder 5. Stücke. Dieses ist zwar etwas mühsam/ aber in affectu hypochondriaco & splenetico ein köstliches remedium.

V. Wann nun dieser Syrup itzt beschriebener Massen mit dem Sero lactis caprini gantz wird verbraucht seyn/ wolle der Herr Hauptmann bald hernach die verordneten Pillen der 9. an der Zahl sind / des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen/ vier Stunden darauff fasten/ und sich halten/ wie articulo secundo verzeichnet.

VI. Hierauff kan der Hr. Hauptmann einen oder zwey Tage ruhen/ und nichts gebrauchen hernach aber etliche mahl in laconico oder Schweißkasten schwitzen folgender Gestalt: Des Morgends etwa umb 6. oder sieben Uhr/ wolle der Herr Hauptmann von dem zugerichteten Erdrauch Zucker drey grosse Messerspitzen voll auffessen und alsobald von dem Schweiß-Wässerlein 5. oder 6. Löffel voll nachtrincken/ eine halbe Stunde im Bette liegen bleiben/ hernach sich in den warmen Schweißkasten begeben und darinn eine halbe oder gantze Stunde p. o tolerantiâ virium schwitzen/ folgends mit dem verordneten Sälblein sich allenthalben, da die maculæ sein / schmieren / mit der Hand wol einreiben/ noch ein wenig im Schweißkasten verharren / und dann mit warmen Wasser und weitzenen Kleyen sich abwaschen/ dieses kan umb den andern dritten oder vierdten Tag repetiret und so lange continuiret werden biß sich die maculæ verlieren. [illegible] sich der Herr Hauptmann cælo [illegible] reno nicht innen halten sondern [illegible] wol außgehen und seiner Gesch[illegible] abwarten/ nur daß eine ge[illegible] und mässige diæt dabey geh[illegible] werde / worinn sich der [illegible] Hauptmann wol wird zu gube[illegible] ren wißen.

VII. Sonsten wird der [illegible] Hauptmann alle Abend/ insond[illegible] heit so lange das Serum lactis ca[illegible] nigebrauchet wird/ von den ver[illegible] neten Miltz- und Schorbuck[illegible] serlein 3. Löffel voll einnehmen [illegible] nichts anders darauff trinc[illegible] sondern sich damit zur Ruhe [illegible] geben.

Der allgütige GOtt wolle [illegible] se Mittel zu erfreulichem [illegible] und guter beständiger Ge[illegible] heit gereichen lassen umb Ch[illegible] willen.

P. S. Von dem verordne[illegible] Spiritu kan der Herr Hauptm[illegible] einen halben Löffel voll unter [illegible] oder Landwein vermischt b[illegible] Mahlzeit außtrincken. Ist [illegible] Wein verhanden / mag man [illegible] Becher Bier hierzu gebrauch[illegible]

Descriptiones medica[illegible] mentorum.

℞. Cremor. ♀ri ℈ii.
Sal. fraxin. gr. vi.
M. F. pulvis D. in capsul[illegible]
S. Eröffnendes Pulverlein.

[illegible]

℞. Decoct. nr. laxat. ℥iiß
Pulv. gialap. tinct. gr. IX.
M.D. in fictili.
S. Purgierendes Tränckkein.

***

℞. Syr. nostr. aperitivi ℥vi.
ex succis antiscorb.
Depurat. ℥iiij
de fumar. ℥iij.
Syr. d. cortic. citr. ℥ij
... Salu. gtt XXV.
M.D. in fictili.
S. Syrup.

***

℞. ...ier. arom. ros. ℈iiij
Diarrhod.
Diatr. santal ana ℈ij
Conf. alkerm. ℨi.
...ar. albiss. in aq.
Cinam. solut. ℥iij
F. s. a. rotulæ
...sperg. ol. citri. gtt XI.
D. ad Scatulam,
S. Küchlein.

***

℞. Aq. nr. antiscorb. ex
Succis ℥vi.
Splenet. ℥ij.
...r. cinam. c. flor. borrag.
Destillat. ℥iß.
...r. rubi Idæi ℨii.
...r. man. Christi ℨiß.
M. S. Miltz- und Scharbocks-
Wässerlein.
℞. ...r. cochlear. ℥iß.
nasturt. ℥j.

Ceras. nigr. ℥ß
rubi Idæi ℨij
M. D. in vitro
S. Spiritus.

***

℞. Extract. panchymag.
Crollii ℈i
Resin. gialap. gr. vij
Ol. stillat. citri gtt. ii.
M. F. pilulæ No. IX. deaurent. fortiter d. in pixide ligneâ.
S. Extract Pillen.

***

℞. Conser. fumar. ℥iiii
cochlear.
nasturt. ana ℥ß.
Condit. rad. Enul. ℥j.
Pulv. nr. Diaphoret. ℨii
Syrup. d. fumar. q. s.
M. F. Electuarium
S. Zugerichter Erdrauch-Zucker.
℞. Aq. fumar. ℥viii.
Carduiben.
Stabios. ana ℥iiij
bezoardic. nr. ℥ii
Mixtur. simpl. ℨij
M. D. in vitro
S. Schweißwässerlein.

***

℞. Pulv. Sinapi subtiliss.
℥iiiß.
Ol. amygdal. amar. ℥ß.
Succi citri acidi q. s.

M. F. Unguentum.
D. in fictili
S. Sälblein.

EPISTOLA XXVIII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS, von Guldenklee.

Salutem & Amorem.

QUeſtus circa æquinoctium vernum labentis anni de ventris torminibus Camerarius noſter Schröderus nullis adhibitis remediis per ſubſequentem æſtatem melius habuit; Sub ingruentis autumni primordia recruduêre dolores ſed per intervalla: Nunc fermè ſine intermiſſione affligunt. Ex ſiniſtro hypochondrio progreſſum ait malum ad regionem ventriculi & conſequenter ad univerſum abdomen quod ipſum nunc tumet & durū eſt. Vomit interdum, ſed leviter cum aliquali tamen juvamento. Adeſt pectoris anguſtia & reſpiratio difficilis, membrorum omnium laſſitudo, in pedibꝰ maculæ efflorescunt, gingivæ putrent & ſanguinem fundunt, urinæ redduntur turbidæ cum ſedimento farinæ laterum non abſimili &c. Tu quid hic factu neceſſarium & ſalutare putes, quæſumus ediſſere, & ex pharmacopolio veſtro tranſmitte, ſi quid noſtro deeſſe noveris; Scis autem deeſſe plurima. Vale & gratæ mentis conteſtationem ab Ægro noſtro me ſponſore, exſpecta. Dab. Treptoæ d. XIII. Decembr. Anni M.DC.XLVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V.G.

Fratri unico,

BALDASSAR TIMÆUS V.G.

S. P. D.

CAmerarium veſtrum affectione hypochondriacâ & Scorbuto laborare perſvaſum mihi habeo, colluvie ſeroſâ, feculentâ ſcorbuticâ ventrem infimum occupante, diſtendente & in tumorem quendam elevante, unde neceſſarium videtur ſentinam hanc exhaurire, malignitati reſiſtere & viſcera roborare. Intentionibus his ut ſpero, ſatisfacies ſequentibus remediis:

Primò exhibe minorativum [illegible] decocto folior. Senæ & cremor. ♀ri.

Hinc ſeptem diebus continuis porrige ſingulis matutinis [illegible] quatuor vel quinque apozematis noſtri aperitivi antiſcorbutici, cujus hæc eſt compoſitio:

℞. *Rad. cichor.* ℥vi.
polypod. querni.

ſecn.

fænicul. ana ℥ß.
aromat. Irid. ana ʒiii
Chamædr. fumar.
chelidon. c. toto
absinth. hyssop. ana Mß.
epat. nobil. genist.
borrag. bugloss.
rosar. ana p. i.
nastur. aquat. ʒiij
citri, napi, fænic. ana ʒiß
fraxin. ʒv. *Sambuc.* ʒiii
minor. ℥ii.

...cisa & conquass. coqv. ex s. q. ...impl. putiss.

...*datur, c. album. ovi clarificat.* ...*addε succi cochlear. recent.* ...℥iiii *citr.* ℥ii.
...*fumar.* ℥iii
acetosi nr. simpl. ℥j.

...mixta colentur per chartam ...vesicam.

...ubi hauserit hoc deco- ...æger, super comedat amyg- ...amaras quinque vel septem: ...enim insignem vim aperi-

...Postquam septies assumserit ...medicinam, elective purgetur ...pulvere nostro solutivo vel ...panchymagogo Crollii. ...remiserit morbus ejusque ...matα, iteretur apozema a- ...& purgatio, utq; maligni- ...scorbuticæ magis resistatur, sin-gulis diebus hora unâ ante cœnam frugalem delibet patiens electuarium nostrum antiscorbuticum; Cubitum vero iturus cochlearia tria vel quatuor seqventis mixturæ assumat:

℞.| *Aq. nr. ex succis anti-*
scorbut. destill. ℥vij
splenet. nr. ℥iii
cinam. c. florib.
borrag. absq. vino
destillat. ℥ii.
Spir. cochlear. nastur.
ana ℥ii. M

Abdomini applicetur emplastrũ Juniperinum. Gingivæ fricentur linimento ex aquilegiâ. Contra pectoris angustiam exhibeatur aqua nostra pneumatica cum antiscorbuticis mixta. Cœterùm & convenientem victûs rationem, tuo ductu, observet æger eventumque felicem â DEO exoret, quem & ipse toto corde precor. Vale, scribo Colbergæ d. XIV. Dec. Anni M. DC. XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Scorbuto.

VIRO
Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO,
V. G.
Poliatro Colbergensi celeberrimo.

CHRI-

CHRISTOPHORUS OTTO OESLERUS.

S. P. D.

EXcellentissime Dn. Doctor, Amice & Adfinis multum honorande; Ratio, quæ post debitam ac promptam officiorum meorum oblationem ad scribendũ me compulerit, hæc potissima est: Cùm elapsis tribus mensibus Sedino Gryphswaldum ad ordinariæ medicæ professionis & physicatûs ejusdem civitatis functionem accersitus & institutus in praxi iterum atque iterum observaverim omnes affectûs, quotquot inter cives nostros hactenus curandi mihi obtigerunt, Scorbutum sibi comitem adsciscere vel tandem in eundem terminari. Qui quidem affectus tum ob loci situationem ad oras Balthici maris, tum ob hominum istorum tenacitatem & improbum sex rerum non naturalium usum civibus nostris familiaris evadit. Inter graviora autem symptomata quæ curationem ad se trahunt, vel eandem difficilliorem reddunt, præter achores, stomacacen, sputum sangvinis, membrorum lassitudines, totius summam emaciationem, pustularum & macularum eruptiones, & alia innumera mala, hæc potissimum negotium faciunt, scilicet dolores colici insignes & quidem nocturni, maxima alvi constipatio, incendium internum circa mesenterium cum siti ingenti, & extremorum horrore. Adhibui præter appropriata tam ex Galenicis quàm Chymicis modò refrigerantia, modò calefacientia, modò ad Sennerti nostri mentem in lib. de scorbut. sympt. corrigend. cap. 7. & cap. de dolore colico scorbutico emollientia deobstruentia &c. sed cum tardo & aliquando non satis optato successu. Legi & D. Horstium de scorbuto, sed perinde omnia attentata sunt. Ad hæc mirandum Rhabarb. ʒi. me sæpiùs plus præstitisse, quàm diagridii ʒß. An illud humorem illum scorbuticum blandâ suâ vi vel occulto modo quodam alliciat, hoc verò per calorem igneum ferociorem reddat? Certum est, quod calorem quasi febrilem in toto post se relinquat! Cùm ergò noverim eundem affectum ob situm illius urbis ac victûs rationem apud vos pariter grassari, etsi non ita graviter forsan ac hic, T. E. per conjunctionem & amicitiam nostram, quàm obnixè rogatam volo, ut si quid probi medicamenti vel modum exhibendi in appropriatis quibusdam per longam experientiam obser-

observaverit, id mihi haud gratus communicare velit, si quid ego salutaris auxilii per occasionem deprehenderim, id vicissim T. E. promptissimè sacrificatum atque sui judicii dexteritati commendatum volo.

Præterea intellexi Pharmacopœum vestrum Dn. Laurentium Tremerum vitæ suæ curriculum nuper absolvisse, ex cujus infelici casu officina vestra forsan genuino Provisore destituitur. Dum autem præsens Juvenis Dn. Andreas Homborgius natione Brunsvicensis aliàs ad vos transire & ibi pro datâ occasione commorari ad tempus constituerit. Igitur T. E. hunc virum tanquam mihi notissimum ac familiarissimum, qui in arte pharmaceuticâ satis peritissimus est, ut T. E. huic similem haut facilè inveniet, quàm maximè recommendatum volo, obnixè rogans, ut si quæ officia in præficiendo eum officinæ vestræ vel in promovendo ad majora in hunc conferre potuerit, haut prætermittat: Cuncta in me ipsum collata fore scias, & ipse itidem pro viribus ac animo gratissimo talia remunerabit. Compromitto me vicissim ad T. E. mandata ut promptissimum ita lubentissimum. Vale cum dulcissimâ Conjuge & fave.

Excellentiss. & Clarissimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO OTTONI OESLERO,
In Academiâ Gryphisvvaldensi Medicinarum Professori Publico & Poliatro ibidem dignissimo.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

S. P. D.

EXcellentissime & Clarissime Vir, Adfinis & Amice observande, Primitias literarum tuarum rectè accepi plenas humanitatis & benevolentiæ, eoque nomine dignas quæ amoris reciproci osculo libentur. Gratum verò erat inter cætera intelligere, Te non solū doctæ urbis Medicum, verùm etiam Doctorem sive Professorem audire, ac proinde geminum honorem ex animo Tibi gratulor, Deum veneratus, personam hanc incremento Academiæ, civium Salute, Tua famâ & usu diu incolumis & decorè sustineas. Cæterùm de Scorbuto maris Baltici accolis endemio, quæ ad me refers eadem in praxi, quam duodenis plus annis hîc exerceo, sæpius mihi observare licuit; Solet infelix hoc lolium omnibus ferè morborū seminibus sese implicare, ut in his quidem oris rarò morbum aliquē reperias sine hoc: Neq; id mirum;

rum; Scimus Furiarum hanc quartam ex victu crasso, corrupto, tanquã ex antro Trophonio prodire; delectari aëre aquilonio, frigido, impuro, crasso, salsuginoso &c. Locis gaudere paludosis, lacustrib9, uliginosis, maritimis, humidis &c. Quæ omnia quantum apud nos & totum septentrionale collimitium vigeant, nemo est, qui ignoret, quãquam sævitiam suam alibi magis, alibi minus exserant. De Belgio scribit Ronssæus, multò graviùs & frequentiùs scorbuto affici illos, qui Alemariã, Amsterodamum & vicina loca inhabitant, quã qui aut Goudæ aut Roterodami degunt, quamvis eodẽ victu utantur. Idem in Pomerania nostra observare licet. Videm9 enim eos qui Stralsundum, Gryphiswaldum, Colbergã, Caminum &c. incolunt, frequentiùs & duriùs hoc malo tentari, ac eos, qui Sedini, Stargardię, Cöslini &c. Lares tenẽt, haud aliâ de causâ, quam quòd hæc locis editiorib9 ac aridis, illa uliginosis, palustrib9, & mari magis vicinis sita sunt, unde & aquarum impuritas, & salsugo intẽsior, quod vitium ego quidem non inter postremas scorbuti causas referẽdũ puto, cùm & nulla re copiosius in victu utamur ac aquis, quæ si vitiosæ sint sive crudæ bibantur, sive cum tritico vel hordeo & aliis in modum cerevisiæ coquantur, aut cum cibis & juribus assumantur, magnam in producendis variis morbis, maxime scorbuto vim habent, ut ex Hippoc. lib. de aëre, aquis & locis c. 3. manifestum est. Quod autem curationem morbi hujus gravissimi, quem verè Proteo formas sese vertenti in omnes assimilaveris, attinet, equidẽ desideriis tuis ægrè satisfecero; Nova quippè & singularia frustra à me expectas; Quæ verò usu hactenũ cõprobata habeo exiguæ sãcis sunt, & ut promam, ferè hujus farraginis:

I. Medicationis auspicium ineũ commodè, quod multis solẽne est, à præparantibus fieri; Sed rectiùs lene aliquod medicamentum primas vias evacuans præmitti, ne humor ventriculo extorumq; mæandris infarctus subsequuturæ διαχωρήσει reluctetur aut cum aperientibus in venas rapiatur.

II. Præparantia vulgaria ex aperientibus & attenuantibus frustra exhiberi, nisi jungantur, quæ specifica vi humoris scorbutici malignitatem corrigere valent.

III. Purgantia fortiora hoc morbo affectis semper esse noxia, quandoq; exitiosa: Constat enim multiplici experientia scorbutum iis non parum exasperari, adeò ut nonnulli vehementiorum purgantium usu in præsentissimum discrimen & vitæ periculum conjecti sint; Unde non mirum Rhabarbarum majori commodo, uti Te observasse scribis, exhiberi, ac Diagridium. Nosti enim quam vehemens & noxium sit medicamentum, præsertim, si quis eo

solo

solo utatur, cùm interdum stimuli loco aliis mitioribus paucorum granorum pondere addi tantum jubeat. Neq; novum est, in quibusdam affectionibus blandè purgantia plus vitiosi humoris educere, quam validissima quæquam. Exemplum hujus rei verè notabile habet insignis ille Anatomicus Adrianus Spigelius in tractatu de febri semitertiana lib. 4. c. 13. Multos, inquit, vidi, in Germania & Pannonia qui ex præscripto familiarium Medicorum assumebant valdè purgantia medicamenta, & ut medicamenta suo officio fungerentur, in duplici, ut appellant, imò quandoq; triplici dosi. Hos tandem ego accersitus, nō sine omnium, qui tunc aderant, admiratione simplici apozemate vel Diapruno solutivo cum manna copiosissimè purgabam.

Caussam citato loco addit, quæ ibidem videri potest. Quapropter mihi quidem tutiùs semper visum est, putridæ colluviei sentinā sensim & per epicrasin exhaurire & benignioribꝰ catharticis sæpius iteratis Augiæ hoc stabulū repurgare, quā uno impetu totā Camerinā movere ægrumq; in præcipitia ducere.

IV. Antiscorbutica pleraq;, imprimis ex vegetabiliū penu desumpta, exigui esse usus, si vulgari modo decoquātur aut exsiccētur. Certum enim est, omnē eorum vim & potestatem in sale volatili delitescere, qui ab igne facillimè dissipatur, aut cum humido in exsiccatione evanescit. Quare satius est uti plantis recentibus earumq; succis & conservis, infusis item & destillatis nec non spiritibus per fermentationem & destillationem è plantis artificiosè elicitis. Hæc enim omnia salis volatici integrâ possessione gaudent & verum luis scorbuticæ eradicativum dici merentur; Reliqua eodem spoliata nullarum sunt virium.

V. Alterantia nimis calida interdum magnam scorbuticis inferre noxam, præsertim si bilis luxuriat; Quo in casu antiscorbutica per se acria & calida admixtis frigidis, ut cichorio, endiviâ, acetosellâ, succo citri, berberum ribium &c. temperanda, vel cum sero lactis exhibenda.

VI. Sudorifera in hoc malo eliminādo maximi momenti esse, modò cautè adhibeantur, nec, uti dictum, calidis malum exasperetur aut vehemētiori sudoris elicio vires dejiciantur. Nō inconveniens erit, sumptis in aurorâ Diaphoreticis ægrum ex intervallo electuario aliquo refrigerante & roborante reficere, aut conveniente jolabio uti, si præsertim sitis urgeat. Commodius autem in laconico vel tina undiq; contectâ exserto capite sudores provocantur, quā in lecto; Sic enim nec vires debilitantur adeò & pleniùs quicquid excrementitii humoris in corpore resedit, exsugitur, adeò, ut

ejusmodi sudationibus quandoque plus proficiatur, quàm purgatione & phlebotomiâ. Symptomata, quorum E. T. mentionem facit, quoties urgent iisdem medicamentis demulcere soleo, quib9 aliàs mitigantur, admixtis subindè quæ peculiari proprietate scorbuto adversantur.

In Colicis doloribus, qui sub noctem ideò plerumq; ingravescunt, quod eo tēpore humor melancholicus moveri soleat, felici successu utor enemate blando ex emollientibus & humectantibus addito unguēto clysmatico Reusneri (quod habet in libro de scorbuto exercit. 7.) & sale nitri. Interdum ex lacte & saccharo rubeo cum butyro recenti & albo Græco.

Ventrem inungo oleo cyclaminis cuj9 meminit Adrianus Spigelius in tractatu de febri semitert. lib. 4. c. 13. vel oleo chamæmelino, amygdalino, anethino &c. additis aliquot guttulis de oleo destillato baccarū Juniperi, carui, cumini &c. & essentiâ croci. umbilico instillare soleo oleū myrrhæ. Interdum cataplasma applico ex parietariæ & nasturtii foliis cum cœpâ coctâ addito oleo Scorpionū; vel omentum vervecis oleo calido imbutū. Si his dolor non mitescit, præmisso clystere ad insessus confugio, quos ego pro certissimo auxilio habeo: Parantur ex aquâ fluviali calefactâ & alteratâ radicibus althææ, lilior. albor. Florib. chamæmeli, meliloti, Sābuci, foliis malvæ, parietariæ, violariæ, trifolii pratensis, nasturtii aquatici, beccabungæ & similibus.

Sedeat patiens in labro, vel semicupio, quod in se tantum aquæ contineat, ut ad sedentis pect9 usq; pertingat. Ex internis probatur oleum amygdalarum dulcium recens ex jure pulli pondere ℥iß. cum mannæ purissimæ ℥i. sumptum.

Electuarium anticolicū Spigelii, pulvis ejusdē ex æqualibus partibus seminis cymini, carui, (quibus ego semen nasturtii aquatici addo) & salis nitri pondere unius aurei ē jure carnis haustus. Item aqua carminativa Dorncreilii cum aquis antiscorbutibis mixta. Tinctura corticū aurantiorum cum aquâ carduibened. & cochleariæ exhibita.

Sedato dolore corpus per epicrasin convenientib9 medicamentis quæ agaricum & senam recipiunt blandè expurgare soleo, nō neglectis alterantib9 & roborantib9, quæ hic maximè sunt necessaria. Alvi segnitiem, quæ plerūq; à siccitate intestinorum & fœcum duritie provenit, corrigent cibi alvū lubricantes, quales sunt jus pulli pingue, butyrū cum saccharo sumtum ex cerevisiâ calidâ vel aqvâ radicib9 petroselini & malvæ alterata; pruna item vel poma cocta inq; principio mensæ assumpta, serum lactis, lac ebutyratum, quod in hoc casu scorbuticis admodū prodesse sæpi9 observavi. Radices cichorii conditæ aut ficus

Mas-

...ssilienſis ſex aut octo jejuno ſtomacho devoratæ & imprimis paſſulæ Corinthiacæ in hunc modum adornatæ:

Fol. Sen. S. s. ℥ß.
Affunde
Aq. Endiv. recte deſtill. ℔ß.

Salis ♀ri ℈i. Mixta ſtent in digeſtione per horas XXIV. Poſtea exprimantur fortiſſimè. Adde ſacchari candi puriſſ. ℥iß.

Ebulliant unica ebullitione; postea ſuperfunde paſſular. Corinthiacarum ℔j. ſerventur in vitro. Paſſulæ hoc modo præparatæ ſumantur è cochleari unciæ unius pondere horis duabus ante prandium vel frugalem cœnam. Gratum eſt palato medicamentum alvum ſine moleſtiâ ſubducens. Nonnulli commendant eſſentiam ſalis ♀ri, ſi grana quinq; vel ſeptem in hauſtulo vini vel alio liquore horis duabus â cœnâ exhibeantur, & mirabiles ejus effectûs in alvi conſtipatione â qvacunq; causâ procedẽte prædicant. Sed nihil certi de hoc affirmare poſſum, cũ nondum periculũ fecerim. Sitim ſcorbuticorũ quod attinet, miror quosdam etiam magni nominis Medicos in hac eſſe opinione, eam in ſcorbuto nullam eſſe aut exigui momenti, cum plerumq; individuus hujus mali comes ſit, ab humore ſalſo, acri, quandoq; etiam bilioſo proveniẽs. Et poſſe id ipſum, ſi opus foret multorum exemplis demonſtrare, qvi etiamſi non febricitarent, ſiti tamen vehementiſſimâ urebantur, ut ne noctu quidem â potu abſtinere poſſent, quanquam hoc in confirmato ſcorbuto magis eveniat, quàm ubi malum adhuc recens eſt.

Nihil autem ad reſtinguendã ſitim, in hoc quidem morbo, efficacius deprehendi, quàm decoctũ radicis chinæ, ſi ejus unciæ uni teſſulatim inciſæ addantur radicũ liquiritiæ ʒv. Santali rubri ʒiß. Aquæ fontã. ℔viii macerenturq; per noctem, poſtea coqvantur igne lento, vaſe bene cooperto ad remanentiã ſex librarũ. Bibat æger de hoc decocto quantum & quando libuerit, nullum exinde percipiet incomodum, etiamſi largiùs illud hauſerit. Si quis ex ſuccis aut ſyrupis refrigerantibus, quales ſunt granatorum, berberum, limonum, violarum, ribium, acetoſellæ &c. aliquid admiſcere velit, ei integrum eſto. Nonnulli radices acetoſæ ex aqua coquunt, quæ indè colorem vini rubri contrahit. Proderit etiam pulpam citri aut aurantii acidi pulvere ſacchari candi aſperſam deguſtare, aut ceraſa acida ſiccata & in aquâ frigidâ macerata ore detinere, radices liquiritiæ ſucculentas maſticare vel os aquâ frigidâ aceto vini dilutâ aut lapide prunellæ imprægnatâ colluere idq; ſæpius iterare. Habes, mi Oeslere, quæ circa hydram hanc Lernæam obſervare hactenus mihi contigit;

Meliora si quæ imposterum docuerit dies & ipsa Tibi mecum erunt communia, nec dubito, idem quin sis facturus & ut facias, amicè rogo. Dignum quippe videtur, eos quibꝰ unus idemq; scopus præfixus est, fideliter & unanimiter in eo cooperari ut scopum illum assequantur. At cùm unius hominis nō sit singula pervestigare, oculique plus videant quam oculus, meritò ea quæ experientia & ratio cuivis suppeditat in commune conferuntur. Ex multis enim secundū Scaligerum aliquid fieri potest, quamvis & id non magnū ex singulis penè minùs, quam nihil. Homborgum Pharmacopœū & tua commendatione officinæ nostræ libenter præfecissem, nisi alius eum prævertisset, antequam tuæ, mihi redderentur. Si quâ in re alia E. T. imposterum gratificari potero, habebit me ad omne officiorum genus paratissimum. Vale Amicorum desideratissime, &, quod facis mutuiter amare perge tui amantem.

EPISTOLA XXX.

De eodem affectu.

Nobilissimo & Excellentissimo.

DN. JOHANNI SCHONERO,
Serenissimæ Reginæ Sveciæ Archiatro

Fautori, Amico, & Collegæ suo Honorando.

BALDASS. TIMÆUS V. G. S. P. D.

EXcellentissime Vir, Domine & Amice Honorande, ex quo à Serenissima & Potentissima Regina Sveciæ vidua &c. ad munus Archiatri nuper vocatus sum, intellexi R. S. M. ex fontibus Hornhusiæ apud Serenissimam Principem Schöningensem divertisse, ibidemque Consilio & operâ Excellentissimi Domini D. Conringii non infeliciter usam.

Prædicat Serenissima Regina etiam nunc medicamenta ab ipso præscripta, atq; denuò repeti postulat. At cùm nihil certi mihi de his constet, summoperè rogatum te volo, ut descriptiones istorum Medicamentorum, quas penes Te esse audio, & si quid circa eorundem usum & statum morbi, quem ego pro scorbuto habeo observare licuit, eâ quâ par est fide communicare non graveris, id quod omni studio & officiis vicissim demereri sedulò annitar. Vale, Dabam in arce Sedinensi, Kalend. Decembris ANNO M. DC. XLVIII.

Nobilissimo & Excellentissimo,

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Serenissimæ Reginæ Sueciæ viduæ Archiatro

Fau-

Fautori, amico & Fratri suo dilecto

OANNES SCHONERUS, M.D.

S. P. D.

EXcellentissime Vir, Amice Fra-[illegible]ter & collega honorande, fun-[illegible]onem à Serenissima Regina nu-[illegible]e tibi oblatam ex animo gratulor [illegible] precatus personam hanc Se-[illegible]issimæ Reginæ bono, tuaq; fama commodo diu incolumis & deco-[illegible]ustineas!

De morbo Sereniss. Reginæ quid [illegible] D. CONRINGIUS & quæ medi-[illegible]menta præscripserit ex consilio e-[illegible]ndem, cujus autographum trans-[illegible]tto, cognosces, scorbuto R. M. af-[illegible] certum est, nec quicquam ex o-[illegible] Medicamentorum penu melius [illegible], quam eidem opposita appro-[illegible]ta & specifica, maximè si frigi-[illegible] temperentur, id quod sæpius ob-[illegible]avi. Latet tamen & alius hac an-[illegible]s in herba, de quo proxime, ubi [illegible]venerimus. Vale & abruptæ per [illegible]llionē, cujus transitur celer est, [illegible]ptioni bonus ignosce. Dab. Stral-[illegible]ndi d. VII. Decembr. Ao. 1648.

Consilium

D. HEERMANNI CONRINGII

OBservavi Sereniss. Reginam à Scorbuto vehementer affici, [illegible]q; scorbuticis humoribus multū [illegible]bundare. Deprehendi etiam ani-[illegible]mum pariter, ac corpus levi momē-[illegible]to huc illuc agi, quod ipsum indicio est, omnem sanguinis massam per se esse mobilem. Ad hoc constat, facile ab assumptis calidis intēdi corporis æstum. Ea propter hac autumnali tempestate svasi subinde usum menthæ & cochleariæ horis matutinis. Cum alvus esset adstrictior, semel atq; iterum adhibui decoctum prunorum cum ℈ii. Cremoris ☿ri & resinæ Gialapp. gr. ij. Quinquies corpus purgavi familiari mihi pulvere, qui habet crystall. ☿ri. ℈ii. Resinæ Gialapp. gr. ij. Hic singulis vicibus ita expectationi respondit, ut Serenissima Regina nunquam non in toto corpore quasi magna saburra levatam, & ad omnia solito magis idoneam sese senserit. Sudor bis terve matutinis horis naturæ vi expulsus fuit, ut ad id medicamentis nullis opus fuerit. Tam paucis & levibus remediis defunctus sum, quod ratione firma & longo usu habeam compertum non multa, non calida, non varia tolerare illud scorbuti genus, quo Serenissima Regina laborat, eoq; svadeo etiam ne quis temere in Serenissimæ illius scorbuticæ curâ aliam viam ineat, exemplo fortè aliorum Scorbuticorum adductus, varia scilicet humoris scorbutici sunt discrimina, neq; in multitudine & magno precio medicamentorū consistit recta curandi ratio, sed sæpe in vilium quoq; rerum usu, modo justus & prudens sit. Hac hyeme porro (si nihil

hil aliud interveniat) consuluerim, ut Sereniss. Regina singulis septimanis horis matutinis bis capiat succi cochleariæ & citri ana ℥i & post pleniluniũ semel qvovis mense corpus evacuet pulvere illo supra laudato.

Qvid proximo vere agendum sit præsentes medici viderint. Intereà Sereniss. ac Potentissimæ Reginæ fausta quæq; & felicia, cumprimis corporis sanitatem exactam DEUS indulgeat, Orò. Dabam Helmstadii XXV. Dec. Anno M.DC.XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Calculo Renum

Ad

Maximè Reverendum Magnificum & Nobilissimum

Dn. PHILIPPUM HORN, Sereniss. Electoris Brandenburgici Consiliarium intimum, Pomeraniæ Orientalis Præsidem & Reverendi Capituli Caminensis Decanum, Dominum in Devith Schlakovo & Frauendorff &c.

RENum calculo te laborare Magnifice & Excellentissime Vir, non tantùm crebræ calculorum & sabulosæ materiæ excretiones, sed ipse quoq; dolor fixus & gravis cum positu circa regionem renis modo dextri, modo sinistri testatur.

Qui calculi cùm non continentur in ipsâ renum substantiâ, sed eorundem potiùs cavitate dum, â naturâ ex eadem in ureteres sensu exquisitissimo præditos vesicam versus protruduntur, non raro acerbissimos dolores concitant, præsertim ubi crassiores inæqualiores & asperiores fuerint, unde accidit, ut non raro urina cruenta appareat, ob venulas in transitu læsas & reseratas.

Illius autem materia est succus lapidescens unà cum sanguine ad renes per vasa delatus. Non enim quemlibet succum crudum, lentum, viscidum aut salsum materiam calculo præbere indè cognoscitur, quòd plurimi dentur, qui succis ejusmodi abundant, calculo tamen nunquam tentantur. Ejusmodi verò succus nondum sufficiens est calculo generando, nisi accedat insuper cum renum intemperie calidâ & siccâ spiritus quidam lapidificus, qui tanquam caussa efficiens principalis in materiam prædictam agit eamq; coagulando & conferruminando in lapideam substantiam convertit, modò duriorem, modò friabiliorem pro ratione dispositionis materiæ sive succi lapidescentis. Quod enim nõnulli dicunt, calculum generari ex sale urinæ, nihil est, cùm omnis urina salsa sit & ejusmodi materia salsa non raro copiosissimè reperiatur in multis corporibus, â calculo & arenulis prorsus immunibus & liberis.

Ad generationem verò crudorum succorum tanquam causæ materialis antecedentis, multum facit epatis calor præternaturalis. Cũ enim propria ventriculi actio sive chylificatio non perficiatur â quolibet calore sed moderato, seu commensurato, qui sive peccet in defectu sive in excessu, statim actio ventriculi seu operatio læditur & chylus crudus & impurus generatur. Epar verò suo ventriculo incumbens eumq; calore naturali fovens, ubi calor ejꝰ immoderatus est, non potest non calorem ventriculi naturalem in nõ naturalem vertere, adeoq; temperamentum ventriculi nativum mutando, læsæ ipsius actionis sive chylificationis author esse. Hinc origo variorum morborum & symptomatũ. Quia verò hoc malum in viro Excellentissimo nimis altas radices egit, atq; in senectute incipiente ipse nunc versatur, difficulter radicitꝰ illud extirpari poterit, teste Hipp. 6. Aphor. 6. Renum & vesicæ vitia in Senibus difficulter sanantur. Verùm quia natura arte adjuta hactenus feliciter calculos generatos expulit, quàvis sæpe cum dolore satis acerbo, ita quin deinceps quoq; suo strenue functura sit officio, nullus dubito, præsertim si Excellentiss. Dn. Ægrotum temperantem & præceptorum medicorum observantẽ invenerit, ad minimũ mitigationẽ & levamen, DEO annuente, polliceor.

Indicationes erunt vel curativæ in paroxysmo, vel præservativæ extra paroxysmum. In paroxysmo primò dolores erunt demulcendi, secundò natura in calculo expellendo juvanda.

Cùm igitur dolor imprimis exasperetur quoties alvo suppressa reenes â flatibus aut fœcibus subsistentibus premuntur, unde natura in calculo excernẽdo impeditur. Ad promovendam excretionem calculi in ureteribus subsistentis & ad dolorẽ demulcendum optimum erit excrementa in intestinis contenta evacuare, alvũ emollire, viasq;, per quas calculo transeundum est, relaxare, quod commodissimè fieri poterit clysteribus emollientibus & anodynis ex solo lacte recenti cum butyro non salito præparatis. V. G.

℞. *Lactis recentis ℥x. butyri non saliti aut mediocriter sale conditi ℥iij.*

M. F. Clyster, Vel.

℞. *Rad. lilior. albor. althææ ana ℥j. Herb. veronic. parietar. malvæ ana Mj. Flor. verbasci, chamamel. melilot. hyperic. ana Mß. Sem. lini. fænigr. ana ℥iß. baccar. Junip. tartari crudi ana ℥j. Ficuum pinguium No. vj. Coqv. in s. q. aq. Commun. Colat. ℥x. adde cassiæ pro clysteribus ℥j. Ol. chamomil. scorpion. ana ℥iß.*

M. F. Clyster.

Commodus est etiam ille qui ab Excellent. Dn. Legato Salvio commendatꝰ est. Ad meatus verò laxan-

dos & facilitandum calculi per ureteres descensum, regio renum â dorso secundum ductum ureterum pubē versꝰ inungatur hoc linimēto:

℞. *Ungv. d. althaea ℥vi.*
ol. amygdal. dulc. &
Scorpion. ana ℥ij
rutæ destillat. ℈j.
Spirit. terebinth. ℈iß.
M. D. in fictili.

Hanc verò inunctionem præcedere debet fotus cum spongiâ ex sequenti decocto:

℞. *Fol. malvæ, althaæ, parietar. beton. pimpinell. ana Mj. Flor. verbasci chamameli, origan. hyperici, Ononid. ana Mß. Sem. lini fanigr. ana ℥ß. baccar. Juniper ℥iß. Praparata f. a. coqv. in s. q. aq. commun. Colaturæ ℔iiij. dentur pro fotu calidè semper usurpando.*

Interiùs verò assumat:

℞. *Terebinth. Venet. ℥ij. vel ℥iij. vitell. ovi parum. dissolvantur hæc sensim affundendo aqv. fragaria & petroselini ℥ij. vel ℥iij. ut redigantur in formam cremori lactis non absimilem, Adde Syrup. d. althaa Fernelii compos. ℥vj. vel ℥j.*

M. F. haustus. Terebinthina hoc modo præparata optimè potest sumi & est jucundi saporis. Vel.

℞. *Vini rhenan. succi limon. recent. ana ℥ij. Syrup. d. althaa compos. Fernel. ℥j.*

M, Sumat duabus vicibus ad minimum. Consultum etiam est, pulveris â Dn. Legato Salvio commendati ℥j. assumere.

℞. *Lapid. prunell. ℥ß. lapid. percar. ℥ij. macis, cinam. acerrimi ana ℥j. Croci gr. iiij. Olis ♀ri purissimi ℈ß.*
M. S.

Stein - Pülverlein.

Similiter hic confert decoctum Foresti:

℞. *Hord. mundat. ℥ij. Liquirit. rasa ℥vi. Cicer. rubr. ℥iiij. Sem. malv. alth. quatuor frigid. major. non excort. ℥ij. passul. major. exacinat. ℥j. ficuum No. vj.*

Coqv. in s. q. aq. fontan. ad remanent. ℔ij, Colaturæ sumatur bonus haustus ad. ℥v. calidè. Hoc decoctum non tantùm dolores lenit sed vias quoq; laxat emollit, ut calculꝰ facilius transire possit & est remedium probatissimū præsertim si cuilibet haustui addantur gtt vi. aut vii. spirit. Salis communis. Potest etiam sumi loco potûs ordinarii.

Ubi hisce usurpatis dolores nihilominus perseverant, uti non rarò fieri consvevit, insideat balneo aquę dulcis tepido, non calido (hoc enim nimium resolvit vires & exsiccat) quod alterari similiter poterit herbis supra pro fotu ordinatis.

Ante ingressum verò balnei sumat aliquid medicamentorum pro calculo pellendo præscriptorum. Post egressum iterum injiciatur clyster, qui licèt parum vel nihil educat, quod non rarò ob dolores & tenesmum sive continuam excernendi cupiditatem fieri solet, non tamen

tamen ceſſandum eſt, ſed injiciendus ſecundus, tertius, quartus &c. in minore verò quantitate, ut eò melius & diutiùs retineri poſſit, ſic enim viæ tandem laxantur emolliuntur & calculo iter ad exeundum paratur. Repetantur ſimiliter fotus & litus ſupra præſcriptus. Interdum verò pro viribus roborandis exhiberi poſſunt juſcula carnium cum cerefolio aut petroſelino parata quibus addi poterunt ʒj. aut ʒii. acidi ♀ri, ut ita fiat juſculum medicamentoſum guſtui ſatis gratum.

Hæc omnia non tantùm habent vim emolliendi vias, per quas calculo tranſeundum eſt, laxandi, dilatandi, verùm etiam calculum promovendi & expellendi, ſine tamen excedente calore & ſiccitate. Maximoperè enim cavendum eſt, ab omnibus diureticis exceſſivè calidis & ſiccis, quæ licèt calculum expellant, ad novam tamen materiæ generationē epar & renes diſponunt, obſtructiones generant & materiam crudam in viis mediis hærentem ad renes præcipitant malumq; reddunt deterius.

Interdum etiam neceſſitate urgente cucurbitulæ ſine ſcarificatione ſub loco calculi, ſecundum ductum ureterum, una poſt alteram deorſum verſus applicantur, quæ calculum ad veſicam trahunt & propellunt.

Tantū de iis, quæ in paroxyſmo adhibenda ſunt. Extra paroxyſmum imprimis danda eſt opera ut nova calculi generatio prohibeatur, neve dolor recurrat. Quæ præſervatio imprimis conſiſtit in convenienti victûs regimine, ſine quo nihil effici poteſt.

Intemperantes enim, teſte Galeno, neq; venæſectione, neq; purgatione, neq; alio aliquo remedio magnopere juvantur. Conſiſtit autem conveniens victûs ratio in obſervatione rerum ſex non naturalium medicis dictarum, quæ ſunt:

1. Aër. 2. Cibus & potus.
3. Somnus & vigiliæ.
4. Motus & quies.
5. Excreta & retenta.
6. Animi pathemata.

Aër itaq; ſit temperatus ad calidum potiùs declinans quàm frigidum, naturâ vel arte ita paratus. Vitandꝰ, ſi commodè fieri poteſt, pluvioſus & paluſtris. Cibi ſint facilis coctionis & digeſtionis parumque excrementi ſuppeditent; habeant vim refrigerandi & humectandi, ſimulque detergendi citra manifeſtum calorem, cùm Excellentiſſimꝰ Dn. ſit calidæ & ſiccæ conſtitutionis, præſertim quoad hepar. Sicut enim calor moderatus omnes concoctiones juvat, ita immoderatus eaſdem corrumpit, & novam materiam calculo generando ſubminiſtrat, uti ſuprà dictum fuit. Conveniunt

niunt carnes pullorum gallinaceorum, columbarum, vitulorum, aliorumque animalium juniorum cum acetosa, lactuca, cerefolio, asparago, endivia, pimpinella petroselino aut hordeo mundato elixæ. Assæ verò edantur cum succo limonum, acetosæ, omphacio, aut Rob. de succo berberum ribium, cerasorum nigrorum &c.

Vitentur omnes cibi crassi succi, obstruentes, inprimis caro bubula & suilla fumo exsiccata, aut muriâ condita; præstat ferina junior, ut lepores, aviculæ montanæ, turdi &c. absint palustres.

Ova recentia sorbilia, minimè verò butyro frixa commendantur, ut & Pisces saxatiles, squamosi verò & in aquis lutulentis degentes rejiciuntur.

In hisce tamen omnibus interdum aliquid concedendum est naturæ & consvetudini juxta Hippoc. 2. aphor. 17. Cùm paulo deterior cibus & potus, svavior tamen, melioribus quidem, sed insvavioribꝰ sit præferendus, 2. aphor. 38. Quæ enim ventriculus vehementer appetit firmiùs etiam amplectitur & meliùs concoquit. Panis sit benè coctus & fermentatus, furfurū non planè expers, ut qui detergendi facultatem obtinent. Abstinendum ab alio, cæpis, sinapi omnibusq; acribus & piperatis, immoderatè calefacientibus. Potus sit cerevisia defœcata, mediocris, alterata, veronica, betonica & foliis scolopendrii; Crassam recentem aut ex aquis impuris & palustribus coctam & fœculentam fugiat. Vinum convenit album tenue, nimis forte, dilui poterit infuso ligni nephritici & succo limonum â Dn. Legato Salvio commendato.

Crassum, nigrum, austerum & dulce vitet: Imprimis verò aurea hæc regula tenenda est:

Cibus & potus omnia moderata, non comedat ad satietatem & bibat ad certam mensuram, constitutioni corporis optimè quadrantem.

Exercitium sit moderatum ante pastum institutum ut calor naturalis excitetur & superflua dissipentur excrementa.

Somnus sit nocturnus potiùs, quā diurnus, Lateribus potiùs quàm dorso incumbat: Supino enim decubitu renes valde incalescunt, qvi vesperi inungendi erūt, hoc liniméto:

℞. *Ungu. rosar. Mesue recenter facti non rancidi ℥iij, ol. amygdal. dulc. ℥iss. Sacchari Saturni ℈i.*

M. D. in fictili S.

Nieren Sälblein.

In æstate vero regioni renum imponi potest folium viride nymphææ albæ.

Qvia verò etiam exactissimi diæta observata nihilominus vitiosi succi generantur in corpore præsertim prava viscerum dispositione

prædito.

prædito & ad ætatem ſenilem de-clinante, ſtudendum, erit imprimis, ne illi cumulentur nevè ad renes præcipitentur, quod optimè fieri poterit, convenienti corporis evacuatione, imprimis tempore verno & autumnali, ubi uti poterit ſenâ atque iterum extracto ſuo hellebori nigri. Temperando etiam epatis & renum calori non inconveniens fuerit, moderatã ſanguinis miſſione inſtituere, in brachio dextro tempore verno, in ſiniſtro autẽ autumno, ad ℥v. vel ℥vj. Interea ſi facilè vomit, ſingulis menſibus ſemel tervè poſt cœnam copioſiorem horâ unâ vel alterâ elapſa vomitus provocetur. Nihil enim æquè ventriculum evacuat & â cruditatibus naturam liberat, atque vomitus. Sin minus ſit proclivis ad eundem, utatur ſingulis menſibus pilulis angelicis Francofurtenſium bis tervè ante cœnam cum ſucco violarum aut Syrupo de althæa compoſito Fernelii & ſtatim ſuperbibat juſculum, in quo ebullierit aut diſſolutum ſit aliquid acidi 🜖ri v. g. ʒj. vel ʒiſs. Aut loco harum utatur Terebinthina ſuprà præſcripta in forma potabili; doſis augeri minuique poteſt pro ratione operationis. Sic enim vitioſi humores ſine magna agitatione è ventriculo, inteſtinis & vicinis locis evacuantur & collectio eorum præcavetur. Si etiam illorum nonnihil ad renes feratur, ne ibi ſubſiſtat & impingatur, confeſtim excutiatur uſu alicujus diuretici temperatij v. gr. infuſi ligni nephritici manè & veſperi ante cibum cum Syrupo acetoſitatis citri & de althæa compoſito Fernel. additis aliquot guttulis ſpirit. ſalis cõmunis.

Ad calculi præcautionem nullum efficacius aut præſentius remedium inveni, quàm continuum limonum & ſucci eorundem uſum in cerevisia ſecundaria, cui tantillũ vini Rhenani ſoleo affundere. Manè verò & ante cœnam veſperi, præſertim ubi ſiticula urget, ſæpè bibendum ex ſequenti Jolabio:

℞. Decoct. hord. cum rad. ſcorzoner. ℔iſs. Tinctur. roſar. c. aq. roſar. fact. ℥v. ſucci limon. recent. ʒvi. aq. cinam. ʒiiſs. Syr. violar. purpur. ℥j. Spir. ſalis q. s. ad gratum ſaporem & acorem M. F. Jolabium.

Hoc ego ſæpiſſimè præſcribo, ubi epar ac renes incaluiſſe ſentio nimio vini uſu aut corporis motu & exercitatione; Singulis verò menſibus ad minimum ſemel corpus evacuo pilulis angelicis prædictis.

Animi pathemata, iram imprimis cane pejus & angue fugiat & animum, quantum fieri poteſt, ad lætitiam componat.

Cœterùm ad Calculi præſervationem & curationẽ nullum ferè efficacius eſt remediũ tempeſtivo Acidularum ſpadenſium uſu cùm non ſolũ

calidam renum & epatis intemperiem corrigant, sed & crassos tartareos & viscidos humores ex penitioribus corporis partibus ejiciant. Et hæc de curatione & præservatione calculi proponere volui, DEUM precatus, Excellentissimum Virum ab his aliorumq; morborum insultibus deinceps immunem præstet & nutandi Patriæ columen & Præsidium hoc diutissimè servet!

EPISTOLA XXXII.

De Arcano contra calculum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Fratri unico,

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Salutem & Amorem:

QUàm gratum mihi præstiteris officium novissimis literis tuis Frater unice, & his contento de proposito casu judicio, nō facilè dixerim. Gratus sum & ad omnia tua jussa vicissim paratissimus. Cœterum mi Frater, da hoc adhuc insuper mihi, & quatuor verbis in chartā cōjice quomodo & ex quibus præparetur arcanum tuum contra calculū. Memini enim te vires ejus prædicare &, nî fallor, usum alligare ad Kalendas Maij. Quod si qua ophthalmica Prævotii in officina vestra, prostat, quæso ejus unciam unam transmittas, & sic te, mi Frater, cum tuis divinæ protectioni comendo. Treptoviæ die XXIX. April. Anni M. DC. LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. & A.

PRo resolutione propositi nuper casus, dilecte Frater, non est, qvod agas gratias: Scis enim me tibi nunquā defuisse, necporrò, quantum per occupationes, quibus subindè premor, licuerit, deero, quoad vitam DEus concesserit & mentem.

De aqua ophthalmicâ Prævotii mitto, quantum habeo: compositio ejus facilis est, modò malvaticum bonum in promptu sit, quo ipsi jam destituimur.

Arcanum meum ad præservationum â calculo renū hoc est; Kalend. Maji ante exortum ☉lis collige Nenasiræ viridis manipulos octo lecase viridis manipulos quatuor. Exprime succum, adde vini rubri ad pondus omnium, misce & filtra: Exhibe quotannis primo, secundo & tertio di Maji in aurorâ uncias septē, purgato priùs corpore. Sed hoc tibi, mi Frater, τὰ ἱερὰ ἱεροῖς. Raptim Colbergæ d. XXX. Apr. Ao. M. DC. LII.

EPISTOLA XXXIII.

De mixtione cruentâ.

Viro

Viro Excellentissimo,
Dn. D. JOHANNI KLUGIO,
Sereniss. Principis Neo-Sedinensis Archiatro.
BALDASSAR TIMÆUS
V. G.
S. P. D.

PAlladem nostrâ togâ nunc ferè spoliatam sago premi, & nos cũ illâ ex libertate, quâ vigore privilegiorum â sum̃is Imperatoribus Medicorum ordini concessorum, frui debebamus meritò, in miserum servitutis jugum, sine discrimine cogi, durum quidẽ est, sed quia fatale, patienter sustinere oportet, & spe gratiæ aliquando vicissitudinis hanc edulcorare amaritudinem.

Interim si amicorũ quoq; officiis aut consiliis levius reddi potest onꝰ, æquum erit alterum alteri dextram porrigere. Eqvidem quæ pro tuâ ab oneribus militaribꝰ immunitate facere videbantur omni studio & fide apud Illustrissimum Dn. Baronem de Funfkirchen egi & feliciter peregi. Inveni nempè Alexandrum Pindaro, qui ædibus bonisq; tuis parcere nunc jubet.

Salva guardia, ut vocant, erunt tibi his annexæ literæ ad supremũ excubiarum Præfectum, Baronem de Herberstain tui causâ scriptæ & maturius sanè, hoc quicquid erat negotii, expeditum fuisset, nisi absentia Illustrissimi nostri moram injecisset, ut ex tabellario pleniꝰ cognosces, sed moræ tædium nuncii bonitas, ut spero facilè discutiet.

Dominus Colonellus D.H. quod diu debuit, naturæ persolvit opportunâ morte & magno suo bono Pensantur magna ruinis & felices, ut canit Seneca, quos Cynthia vidit, vidət miseros abitura dies.

Quæ contra mictionẽ cruentam Dn. Consuli Dopicio nuper præscripsimus, bene DEI gratiâ, cesserunt omnia; nihil tamen magis prodesse visum est, qvàm lac ovillum cum bolo Armeno. Faxit Deus stabile sit redintegratæ valetudinis robur, cui te quoq;, Fautor Amicissime, commendo. Dabantur Colbergæ die XI Septembris Anni M. DC. XXVIII.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. BALDASSARI
TIMÆO V.G.
JOHANNES KLUGIUS D.
S. P. D.

LIteras tuas, Excellentissime Vir, Amice omnium integerrime, unà cum his, quas Illustris Baro de Fünffkirchen mei causâ ad supremũ excubiarum Præfectum Dn. de Herberstain destinaverat, rectè accepi, & proinde & Illustri Baroni & Tibi ingentes ago, gratias quòd tam clementer & amicè mihi rebusque meis consulere volueritis: Per literas enim istas supremum excubiarum

rum Præfectum abeundi mihi data est facultas & fortuna, ut animum alienatum ita ad me converterit, ut accessum ad se meum non solùm admittat, sed etiam desiderare videatur. Hærere jam videbar inter malleum, quod dicitur, & incudem, non solummodo contributionum, sed & hospitationis ac servitiorum oneri subjugandus. Opposui l. Medicos 6. Cod. de profess. & medic. Guido Pap. decis. 80. & decision. 388. quibus Doctores ab omnibus oneribus personalibus & patrimonialibus immunes declarantur, quod ipsum & ex constitutione Imperatoris CONSTANTINI sic scriptum legimus; Medicos, Grammaticos, & Professores alios literarum & Doctores Legũ una cum uxoribus & filiis, nec non & rebus, quas in civitatibus possident, ab omni functione, ab omnibus oneribus vel civilibus vel publicis immunes esse præcipimus & neq; in provinciis hospites recipere, neq; ullo fungi munere, neq; ad judiciũ deduci &c. Sed surdis videbar narrare fabulam. Silent enim inter arma leges. Aliud itaq; quærendum erat remedium, quod nisi impetrassem actum de libertate mea fuisset. Impetrassem autem nunquam nisi tua suffultus ope & benevolentia. Agnosco hanc grato animo & officia mea quocunque loco & tempore vicissim contestanda desero.

Cœterùm quæ de lacte ovino, probato adversus mictionem eructam remedio scribis, cum Avicenna conveniunt, qui id ipsum valdè commendat singulare remedium vocat, quod non habeat sibi simile. Ego trochiscos de Karabe cum bolo Armeno & aqua Plantaginis felici successu multis exhibui. Deus porrò medicationi nostræ adspiret & te, mi Amice, diutissime servet! Scribo Stolpæ die XXI. Septembris Anni M. DC. XXVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De mictione involuntaria.

Nobilissimo & Excellentissimo,
DN. BALDASSARI TIMÆO
von Guldenklee,
JOHANNES MARCUS
M. D.
S. P. D.

PRo consilio vicinæ meæ nuper communicato, *Vir* Excellentissime, magnas ago gratias & initium jã fecisse præscriptæ medicationis, nisi aliud interea supervenisset symptoma, mictio nimirum involuntaria, magis ferè quàm ipse uteri descensus molesta, dum ad quemvis motum corporis aut levissimam saltem pedum divaricationem lotium effluit, acredine & mordacitate sua pudenda erodens doloresque ferè intolerabiles excitans. Remedium sollicitus dum inquiro en incidi

[illegible]di in observat. XCII. Libri pri[illegible] Observationum Foresti, ubi post [illegible] hæc habet; Rustica mulier Ni[illegible] post puerperium malè priùs [illegible]stetrice tractata, lotiũ retine[illegible] potuit. Primò pilulas as[illegible]psit:

[illegible] pil. hier. simpl. mastich. ana ʒß.
[illegible] c. syrupo de stæchad.
F. pilul. No. VII.

Dentur in diluculo.

Erat pituitosa frigidæ & humi[illegible] complexionis, ita ut ex fluxione [illegible]teriæ pituitosæ malum etiam in[illegible]crementum cœpisset. Alvo â pilulis solutâ hoc clareto utebatur:

[illegible] Cyperi ℈ii. gran. myrti, rad. cosolid. [illegible], Nuc. cupress. balaustior. [illegible]ach. ana ℈i.
Xyloaloës calam. arom. ana ℈ij.
[illegible] in ℔ ij vini rubri stiptici. Cla[illegible] & dulcorentur cum unciis du[illegible] Sacchari albissimi, deinde aromati[illegible] cum cinamomi selectissimi ʒiii. [illegible] diarrhod. Abbat. & aromatici ro[illegible] sine moscho ana ℈i. F. ut artis est, [illegible].

[illegible] mox & sequenti usa est:

[illegible] Cyperi electi ℈ij. Gran. myrti, Su[illegible] balaust. nuc. cupress. Cortic. gra[illegible] ana ℈ß. Xyloaloës cal. arom. [illegible] ℈ij. Coqu. in vini rubri ℔ ij [illegible] & aq. equiset. ℥ij. [illegible] remanent, ℔iß. qua chalybs ignitus ter vel quater extinguatur, deinde coletur & aromatizetur cum ʒiiß.

Cinam. elect. Specier. diarrhod. Abbat. & aromat. rosat. ana ℈i.

M. F. Claretum addendo Saccharum ad gratum saporem.

Quibus remediis commodè adjuta est:

Hæc Forestus; de quibus, ut judicium tuum mihi aperias, obnixè rogo. Si quæ alia molestissimi hujus affectûs remedia vel experientia vel practicorum, quibus Te instructissimum novi, docuerunt libri, quæso communices. Gratificabor vicissim, quacunque parte se mihi dederit occasio. Vale. Scribo Coslini die XX. Novembris Anno M. DC. XLII.

VIRO
Excellenti & Doctissimo
DN. JOHANNI MARCO
Medicinæ Doctori.
BALDASS: TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SEriùs tuis, Amice dilecte, quod respondeam, ob moram quæ me præter spem & intentionem in Hortulino meo detinuit, factum est. Accesserunt & alia domum reduci, tam publico quàm privato nomine expedienda.

Tu ignosces, & culpam iis, qui im-

importuniùs me urgent, adſcribes. Cœterum involuntariæ mictionis; quæ ex Foreſto deſcripſiſti, remedia, non videntur in præſenti caſu inconvenientia, cùm & uteri prolapſum inhibeant & eadem ferè ſint, quæ nuper præſcripſiſti. Vereor tamen ne ex adſtringentium continuo uſu alvus conſtipetur. Commodè autem præmittes pilulas ad evacuandam pituitam, quâ quidem vicina tua videtur abundare plurimum. Et ſi ex uſu decocti vel clareti alvus fuerit ſegnior, ſuppoſitorio vel enemate eam ſollicitabis. Malum enim hoc citra adſtringentia vix curabitur, quibus & conſolidantia quædam utiliter, ut ſpero, admiſceri poterunt, cùm affectus iſte â ſolutâ continuitate veſicæ procul dubio procedat. Sphincter enim veſicæ qui urinarum effluxum cohibet, in partu difficili quodam modo læſus & collum veſicæ dilaceratum eſſe videtur.

Ad pudendi excoriationem proderit mucilago ſeminis cytoniorum & pſylli cum aquâ plantaginis & equiſeti extractâ. Illinantur loci muliebres ſingulis diebus ter vel quater aut ampliùs parato ad hanc rem penicillo ex goſſipio vel filamentis, ut noſti. Si non profecerit paretur tale linimentum.

℞. *Thuris. maſtich. tragacant. Sarcocoll. Ceruſſ. lithargyr.*
Boli Armen. ana ℈ii
Sacchar. ℔i ℈iſs.
Tutiæ preparat. ℈i.

Subtiliſſimè pulveriſata cum oleo roſarum in mortario plumbeo redigantur in formam linimenti.

Practicorũ libri, quos penes me habeo, nihil de affectu hoc continent, peculiare. Gutturis gallinacei uſũ omnes commendant, quid verò præſtet, experientiâ puto tibi jam conſtare. Videmur in gravioribus quibusdam affectibus efficaci deſtitui medicinâ, & naturam interdum plus arte valere; quæ & heic vires ſuas in juvenili corpore ſine dubio exſeret, juvante Deo, cui Te, tuamq; ardentibus votis commendo. Colbergæ d. XXV. Novemb. Anno M. DC. XLII.

EPISTOLA XXXV.

De dolore penis, mictione frequenti & pollutione nocturnâ.

Ad Nobiliſſimum
DN. CHRISTOPHORUM SCHLEIFEN. &c.

MEdici rationales artis ſuæ operâ fideliter ægris exhibituri ante omnia de accuratâ morbi cognitione & cauſſarũ ejus ſolliciti ſunt: Ea verò cognitio potiſſimum ex ſymptomatibus eorumq; naturâ haurienda eſt. Itaq; ſententiâ meâ de affectionibus, quibus cum conflictaris expoſiturus, ſymptomatũ ſeriem in primo quaſi limine cõſtituã.

Pri-

Primum autem & quasi maximè urgens symptoma esse videtur dolor acris & mordax in penis ductu sive meatu urinario intrinsecus & per intervalla affligens. Duravit ultra annum; quamvis enim aliquoties recesserit, subinde tamẽ recruduit. Hunc dolorem interdum comitantur Sudores, qui prævio levi & subito calore erumpunt: Accedit insuper pollutio nocturna sive seminis effluvium, quod dormienti absq; ullo voluptatis sensu evenit.

Hæc est symptomatum idea, quæ ad suos morbos & causas reducenda est. Dolor symptoma est in depravatâ actione tactꝰ; Depravatur autem tactus potissimùm ex solutione unitatis; Unitas solvitur à causis plurimis, quæ tamen commode in quatuor classes redigũtur à Galeno in arte parvâ cap. 80.

Omnia enim quæ continuitatem partis alicujus solvunt, vel secando vel erodendo vel contundendo vel distendendo & rumpendo id præstant. Hujus doloris caussam esse existimo erosionem quandam partium in ductu penis.

Eroduntur partes â variis causis. In hoc quidem casu erosio fit ab humore acri, & ut pressiùs dicam, ab ichore quodam salso & acri, id quod urinæ & dejectionum alvi cruditas, dolor item acris & quasi mordens, tum intempestiva & frequens mictio haud obscurè significat, quæ omnia salsis & acribus humoribus summâ cum ratione & judicio â Medicis adscribuntur.

Ex his doloris illius caussa luculenter apparet, quæ non aliunde, quã â salso & acri humore depẽdet.

Indagandæ nunc erunt caussæ talem humorem generantes & transmittentes. Considerabimus autem illas tum ratione præteriti tũ præsentis temporis.

Respectu præteriti possunt illæ in externas & internas distingui.

Externæ consistunt in variis erroribus circa sex res, quas Medici non naturales vocant, commissis, quales potissimùm sunt errores in vivendi genere circa cibum & potum, in quibus se deliquisse fatetur ipse Dn. patiens: Sæpe enim assumsit cibos crudos, viscidos, salsos, in muriâ maceratos, fumo duratos &c. Internæ tum ratione præteriti temporis, tum præsentis eædem sunt, ac videntur partim in ventriculo, partim in hepate consistere. Veotriculus imbecillis & frigidus assumptos cibos imperfectè concoquit & in chylum illaudabilem crudum & viscidum convertit. Hoc primæ coctionis vitium in ventriculo commissum in hepate secundâ coctione corrigi neutiquã potest. Hepar enim quodãmodo calidius, adustũ, salsum & acrẽ producit sanguinem, cujus pars melior in nutritionem abit, sequior

â naturâ, quæ se tali onere aggravatam sentit, partim ad superficiem corporis propellitur, & ope facultatis expultricis per sudorem excutitur partim â renibus attrahitur, & in vesicam destillat ibidemque acrimoniâ suâ facultatem expultricem irritando ad mictionem frequentiorem urget; in angustias verò cervicis vesicæ & ductus penem pervadentis perveniens illas sedes vellicando & quasi mordendo dolorem parit, qui in glande, ubi ductus ille finitur, sensusque est exquisitissimus, præcipuè sentitur. Cùm verò isthæc humorum acrimonia semini quoq; communicetur, non mirum est, pollutiones, & quidem nocturnas, quo tempore magis incalescit, indè excitari. Cognitis caussis deliberatio instituenda, de ipsâ curatione, quâ quid consequi liceat, & quomodo rectè sit adornanda ex indicationibus tanquam agendorũ magistris perspicuũ fiet.

Sumuntur autem indicationes â symptomate, â morbo & â caussis. A Symptomate, quatenus id rationem causæ induit, oritur indicatio leniendi dolorem. A morbo unire soluta; A caussis humores pituitosos, salsos & acres attemperare, evacuare & ne ampliùs generentur prohibere, instituendo bonam victûs rationem & corrigendo partes â quibus acres humores producuntur.

Primus scopus doloris mitigationem concernit. Perficitur illa Anodynis vel per siphonem in ductum urinarium injectis vel foris in forma linimenti, fomenti, cataplasmatis aut simili admotis. Injectiones fieri possunt ex lacte muliebri, caprino, emulsionibus seminum quatuor frigidorum major. excorticator. decocto malvæ, althææ, hordei, papaveris & similibus, in quibus si dolor nimis urgeat, granum unũ atque alterum opii dissolvi potest. Oleum amygdalarum dulcium; si eo turunda ex gossypio inebrietur & in foramen virgæ immittatur, dolori demulcendo salutare est remedium. Inter topica exteriùs adhibita excellit medulla cervi blando calore liquefacta & peni illita; nec contemnendæ est virtutis cataplasma ex medullâ panis, lacte, croco & oleo violarum conflatum. Omnibus autem facilè præferendum est balneum sive insessus in aquâ calidâ quæ cum foliis salicis, malvæ violariæ & floribus chamomillæ ebullierit. Sunt hujus generis multa auxilia ut fomentationes, virgæ in lac & oleum tepidum immersiones & alia; Sed dolori huic compescẽdo facilè ea, quæ jam proposuimus sufficient.

Secundus scopus iisdem ferè remediis, quibus primus obtinebitur, injectionibus potissimum ex lacte muliebri vel ovillo, additis trochiscis

cis Gordonii, bolo Armeno & similibus. Ex internis prodest Syrupus de Symphyto, de althæâ porcicâ &c.

Tertius partim materiam generatam spectat, partim generandam. Generata ex corpore eliminanda est. Fieri hoc commodè poterit, si ad evacuandas primas vias injiciatur clyster talis formæ.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mii
marrub. althææ
parietar. ana Mi
Flor. chamomill.
melilot. ana Miß
Sambuc. Mi.
Rad. liquirit. alth. ana ʒvi.
Prunor. dulc. enucleat.
Passular. minor. ana ℥iij
Sem. anis. fœnic. ana ʒi
Coq. in s. q. aq. simpl.
℞. *Colat.* ℔ *j. dissolv. in h.*
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Specier. elescof. ʒi.
Sal nitri ℈ij.
Ungu. nostri clysmat. ℥iij

M. F. Enema.

Si displicet Clyster, sumatur bolus.

℞. *Cass. recent. extr.* ʒß.
Electuar. nostri terebinthinat. laxativ. ʒiß.
Pulver. liquir. ℈ß. *M.*
F. bolus Asperg. Saccharo Evacuatis primis viis instituatur humorum præparatio & mitigatio.

℞. *Fol. Endiviæ, portulac. fragariæ ana* Mi.
Rad. gramin. cichor. ana ʒvi.
althæ. liquirit. ana ℥i.
Flor. bugloss. violar. Malvæ rosar. ana p. 1.
Prunor. dulcium.
Passul. minor ana ℥ij.
Iujub. Sebest. ana ℥i.
Sem. 4. frigid. major excortic. ana ʒiß.
Sem. anisi, fœnicul. ana ʒi.
Conqv. coq. ex aq. simpl. ℔iii *dum duæ* supersint, deinde cum Sacchari albiss. ℔ß. percoquantur in syrupum tenuem. Potest iste syrupus sumi per se ad uncias duas vel tres, aut dilui cum aq. violar. malvæ vel aliâ conveniente. Eradicativa evacuatio propter metum ex calefactionis fortiori pharmaco haud attentanda, sed potius per plures evacuationes minorativas expedienda est. Pro hoc fine obtinendo faciet sequens electuarium.

℞. *Pulpæ passul. minor. prunor. dulcium c. aq. endiv. extr. ana* ℥i.
Cass. recent. extr. ℥iij
Mann. calabr. puriss. super igne absq; additione liquoris dissol. ℥ii.
Mucilag. Sem. psyll. cum aq. endiv. extr. ʒß.
Pulver. liquirit. ʒiß.
Sem. anisi fœnic. ana ℈i.

Syr. violar. solut. ℥ii.

M. F. s. a. electuarium.

Hoc electuarium non tantùm laxat, sed valdè etiam lenit. Sumitur ejus uncia una, addita interdum, quando operationem ejus intendere volumus, drachma dimidia fol. Sen. aut electuar. terebinthinat. laxativi.

Materia generanda partim vitio viscerum, ventriculi nimirum ac hepatis, partim ob errores externos producitur. Ventriculus quidem usu balsami aloëtici & mellis rosati colati temperiei suæ restituetur. Hæc enim duo præsidia non tantū ventriculum blando suo calore fovent & roborant, sed etiam materiam crudam in eo contentam cōcoquunt, incidunt, detergent & per alvum à renibus diversam leniter expellunt. Epatis verò caliditatem quod attinet, ea corrigi & contemperari poterit usu rad. cichor. vel lactucâ Hispan. conditâ aut electuario ex conser. violar. rosar. Endiv. speciebus diarrhod. Abbat. Diatrion santal. &c. nec leve auxilium præstat ceratum santalinum exteriùs regioni hepatis applicatum.

Ultimo loco occurrunt errores externi. Hi autem constant ex sex rebus, quas non naturales vocamus Medici.

Quantum igitur ad aërem attinet, sit ille temperatus, potius ad frigiditatem, quàm caliditatem inclinans, caveat â vehementi æstu, & ab omnibus iis, quæcunque humores corporis possunt accendere bilemq; concitare. Inter quæ & nimius motus corporis atque animi existit. Quo nomine & à cibis atque condimentis admodum calefacientibus, acribus & salsis, diureticis, crudis item & difficilis coctionis abstineat, & præsertim à vino, vel illud decocto liquiritiæ, vel julebo rosar. valdè dilutum & parcè bibat. Utatur quandoque cibis, quæ simul humorum acrimoniam contemperant, & veluti glutine vias urinæ obducendo, ut minus affici queant, efficiant; veluti glutinosis ab extremitatibus animalium, aliisque desumptis, ovis sorbilibus, ptisana sive cremore hordei, lacticiniis, pultaceis, amygdalis, pineis. Imprimis ad humores acres leniendos conveniunt pruna, poma dulcia, passulæ, jujubæ, sebesten. Item pinguia, ut butyrum, oleum præsertim amygdalinum recens, non rancidum. Panis non sit crassus sed bene coctus, nec plus cœnandum vel prandendum, quam natura facilè perferre & concoquere possit. Mensæ secundæ tanquam cruditatis materia vitandæ sunt. Somnus sit moderatus, nocturnus non diurnus. Alvus quoque fluat si non naturâ, artis operâ clystere aut electuario nostro laxativo. In cæteris facilè noverit tenere modum. Ut verò DEUS ex alto medicationi nostræ benedicat & No-

bilis

[illegible]issimum Virum bonæ valetudini restitutum, ad suavioris vitæ fruen[illegible] diutissimè sustentet, devotè precor. Dab. Colbergæ d. V. Septemb. ANNO M. DC. XXXII.

EPISTOLA XXXVI.

In tumore duro testiculi sinistri.

HOch Edelgebohrner Gestrenger und Manvester / Insonders hochgeehrter H. Rittmeister / demselben zu dienen bin ich stets bereit / und habe nicht sonder Compassion vernommen / was derselbe wegen seiner Leibes-Ungelegenheit an mich gelangen lassen / befinde nach fleissiger Erwegung aller Umbstände / daß die harte Geschwulst / an dem einen testiculo eigentlich von einer dicken kalten und schleimigen Feuchtigkeit / welche sich dahin gezogen / entstanden / die Winde und Blähungen damit der H. Rittmeister sonsten zum offtern molestiret wird / können zwar auch einige Geschwulst in den testiculis erregen / aber dann ist ein [illegible]mlicher Schmertz dabey und das Scrotum ist wie eine Blasen / welche voll Wind ist.

Die Curation, welche zwar schwer und langwierig / kan folgender Gestalt angestellet werden.

1. Erstlich wolle der Herr Rittmeister auff nechst bevorstehenden Sonnabend / geliebt es GOtt / das laxirende Träncklein des Morgends nüchtern auff einmahl austrincken / sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Lufft gehen / und keine harte / saure oder fette Speisen geniessen.

2. Die folgende Tage wolle der Herr Rittmeister / alle Morgen von dem verordneten decoct sieben oder acht Löffel voll in ein Becherlein giessen lassen / setzen das Becherlein in heiß Wasser / daß es warm werde / trincken es hernach aus / und fasten darauff biß zu der gewönlichen Mittags-Mahlzeit.

3. Dieses soll also 5. Tage nach einander / als des Sontags / Montags / Dienstags / Mittwochs und Donnerstages continuiret werden.

4. Des Freytages soll nichts von inwendigen medicamenten gebraucht werden: des Sonnabends soll das purgierendes Pülverlein in ein wenig warm Bier gebrauchet werden / die folgenden Tage aber soll wiederumb das decoct, wie vorhin / des Morgens fein warm eingenommen uñ drey oder vier Stunden darauff gefastet werden / dieses soll man alle Tage continuiren / biß das decoct verbrauchet ist.

5. Wañ solches geschehen / kan der H. Rittmeister folgends die verordentē extract-Pillen des morgends nüchtern in ein wenig warmen Bier einnehmē / 4. St. darauff fasten / sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Lufft gehē uñ der Wirckung gebührend abwartē

6. Ers-

6. Eusserlich soll man folgends gebrauchen / nehmet ein oder zwey Stücke von einem alten Mühlen-Stein / lasset sie in Feur heiß werden / leget sie in einē Kessel in einen Nachtstüel / besprenget die Steine mit gutem scharffen Biereßig / setzet euch auff den Stuel und lasset die warmen Dämpffe an den Leib / sonderlich an die testiculos gehen und continuiret solches etwa eine Viertel Stunde lang. Wann die Steine kalt werden muß man bald andere an der Hand haben und in den Kessel legen. Dieses soll alle Morgen und Abend geschehen; des morgens soll man nach dieser fomentation oder Böhung den harten testiculum mit dem verordneten Sälblein fein warm schmiren / und mit der Hand wol einreibē / des Abends soll man das verordnete Pflaster auff ein Tüchlein gestrichen aufflegen und binden / daß es nicht abfallen könne / des Morgens wieder abnehmen. Würde nun die harte Geschwulst des testiculi etwas weicher und kleiner werden / ist zur Besserung gute Hoffnung / wo aber nicht / würde nötig seyn daß der Herr Rittmeister etwa auff eine Zeitlang sich in die Stadt herein begeben und einer vollkomener curation abwarten möchte / und könte alsdenn solches vorh[e]r advertiret werden / damit man ein bequemes Logement bestellete.

Dien: meinem hochgeehrten Herrn Rittmeister ferner bestem Vermögens / und thue hiemit demselben Göttlicher Bewahrung treulīgst empfehlen verbleibend /

Meines hochgeehrten Herrn
Dienstwilligster
B. Timæus von Güldenklee.

Descriptio Medicamentorum.

R. *Decoct. nostr. laxativ.* ℥iiß.
Cremor. ♀ri ʒi
M. S. Laxirendes Träncklein.

R. *Fol.* *hyssop.*
beton.
agrimon.
rorismar. ana Mß.
Rad. *pimpinell.*
E[illegible]
fænicul.
petroselin. ana ℥ß
angelic. ʒiii
Sem. *anis.*
fænicul.
carui ana ʒij

Incis. & conquassatis affund.
Hydromell. Finnici ℔iiii
Coquantur in diplomate
colatur. add.
Oxymel. simpl. ℥vi
M. D. in fictili
S. Decoct.

R. *Specier. diaturbith. c. Rhabarbaro* ℈iß

Magister. Agarici ℈ß.
ol. fœnicul. gt. ij
M. F. pulvis.
S. Purgierendes Pülverlein.

℞ *Extract. nostr. solutiv.* ℈i
agarici ℈ß.
Resin. Gialapp. gr. v.
Ol fœnicul. gt. ij.
M. c. aq. cinam. F.
pilulæ No. XIII.
Deaurentur fortiter
S. Extract - Pillen.

℞ *Medullæ panis filigin. in aq. ferventiss. per horam macerat. & express.* ℔ij
Farin. fabar. ℥iß.
Pulv. Sem. lini
flor. chamam. ana ℥i.
Sem. cumin. ʒvi.
Acet. Squillit. ℥ii
Ol. chamam. q. s. M. F. Cataplasma.

℞ *Ung. dialth.* ℥iii
Balsſ. Sulphur terebinth. ʒvi
M. F. Unguentum.
S. Sälblein.

His DEI gratiâ feliciter restitutus est æger.

EPISTOLA XXXIII.
De Herniâ

VIRO
Nobili & Consultiss.
DN. VVOTTISLAO SCHULTEN.
Camerario Colbergensi &c.

BALDASS: TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Legi tandem & relegi, Te urgente, à Wittichio contra hernias compilata remedia, & candidè hoc Tibi dico, quantum interna attinet, quibus uniri rupturam posse putat, à Senibus frustrà usurpari, cùm peritonæum vel potiùs processus ex peritonæo etiam in juvenili corpore non nisi difficulter & raro quidem perfectè consolidetur. Emplastrum verò Cauponis Moguntini, quod tantoperè commendat, nihil rari continet; ego prætulerim illud, quod ex Arnoldo de villâ novâ libr. 2. breviarii cap. 44. in officinâ nostrâ paratur, & sub titulo Emplastri de pelle arictinâ divenditur. Maximi autem momenti sunt fasciæ sive subligacula optimum herniæ in senibus remedium. Quanquam enim rupturæ unionē sperare non liceat, tamen intestina suis in receptaculis coërcendo, ad necessarias actiones sine damno & periculo exercendas plurimum faciunt. Incommoda, quæ ex iis te sentire scribis vitari poterunt, si sæpius mutentur fasciæ, vel mercurio crudo imbuantur. Hic enim omne arcet pediculorum agmen, nec cutem ullo modo lædent, si molliori linteo gossypio nonnihil suffulto tegantur. Sed piura de his coràm, nunc aliò me vocant urgentiores morbi. Vale,

Spir. rosar. ℈i.
rubi Idai
fragor. ana ℈ß.
Rotul. man. Christi ℥i.
M. D. in vitro. S.
Pulvis stomachalis.
℞. *Pulver. stomach. Birckmanni* ʒii.
Magister. ♀i
Coralliorum. ana ℈i.
Mastich. el. ℈iß.
Rotul. man. Christi ad pondus omnium M. F. *pulv.*
Species pro fomentatione
℞. *Herb. arthemis.*
potentill. ana Mii.
Cumar. absinth. Mj.
Flor. Sambuc. Miß.
chamomill. Mij.
Baccar. Juniper. ℥ij.
Incid. grosso modo
D. ad chartam S.
℞. *Emplast. diaphor. Mynsicht.* ℥ij.
Diachyl. simpl. ℥ß.
M. F. Magdaleon.

EPISTOLA XXXVIII.

De procidentiâ Uteri & peste.

Magnifico & Nobilissimo
VIRO
DN. MARTINO RUBACO
Sereniss. Reginæ Poloniæ
Consiliario Intimo.
BALDASSAR TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Literæ tuæ, Magnifice & Nobilissime Vir, Mœcenas suspiciende, cùm ad auditionem verbi divini properarem in ipso templi vestibulo mihi redditæ sunt, forsan bono omine, ut, quoniam curam medicam dilectissimæ filiæ concernunt â DEO fiat exordium, quod ipsum olim monuit Hippocrates, quando librum suum de naturâ muliebri his verbis exorditur: Oportet eum qui morbos mulierum, rectè tractare velit primùm quidem ex DIIS ordiri deinde mulierum naturas discernere itemq; ætates & tempora & locos in quibuscunque degunt.

Miror autem quod de uteri prolapsu, quem ex abortu passa est, mecum, dum præsens essem, non communicaverit: videtur hoc ejus verecundiæ adscribendum.

Affectus per se magis molestus est quam periculosus, si initiò statim, quod factum intelligo, uterus reponatur: Facilè enim in juvenili ætate contrahitur & remanet. Interdum tamen perniciosus, imo lethalis fit, si putredo, dolor, febris, convulsio aliaque symptomata gravia accedant.

Decoctum musci querni, quo ex consilio obstetricis filia utitur, non est inconveniens, quatenus uterum ejusq; ligamenta constringit & roborat, modo caveatur ne menses inde supprimantur, aliaque gravia mala excitentur;

Tutiùs fluxu menstruo jam præterito usurpatur, minimè verò instante aut jam prorumpente. Com-

modè circa id tempus elixir Paracelsi ex liquore aliquo convenienter exhibetur; Menses enim promovet, uterum blando calore fovet & humiditates nimias, quibus ligamenta laxantur, absumit. Ne autem repositus uter9 iterum descendat aut procidat, pessarium, quod mitto, immittendum & subligaculum ad eum fere modum, quo fasciæ pro herniâ parari solent applicandum. Umbilico cucurbitula magna cum multâ flammâ sed sine scarificatione, affigenda; dorso autem & lumbis emplastrum contra rupturã imponendum. Suffitus ex pelle anguillæ sale conditæ, quem hactenus adhibuit obstetrix, valdè quidem â nonnullis commendatur, sed non video cur alia fœtida idem non præstent, nisi occulta quædam subsit qualitas. Continuari tamẽ potest, modò naribus subinde suaveolentia ex ambrâ & moscho admoveantur.

Interea non multum se moveat ægra, sed in lecto coxis elevatis & poplitibus reflexis ac capite paulisper demisso quiescat, non clamet non rideat nec sternutet, quantum possibile, nec tussiat, affectus animi vehementiores; iram imprimis, frenet. Alvus sit lubrica,)si non sponte, artis operâ. In victu vitet pinguia, pisces molles,) legumina, lacticinia & fructûs horarios. Cibi sint glutinantes cum modicâ adstrictione, quales sunt Oryza, amylum pyra, cydonia &c. Vinum, bibat rubrum, crassum & subadstringens vel cerevisiam Lobsinscensem ex fictili terræ sigillatæ Strigensis.

Cœterùm quod pestis hinc inde in Poloniâ gliscentis contagium attinet, consilii loco tractatum meum de præservatione & curatione pestis Dantisci nuper impressum mitto, in quo alexiteria probatissima, juxta utendi modum continentur. Confectionem Orvietanam facili negotio præparabit pharmacopœus. Compositionis modum & descriptionem veram & genuinam Celsissimo principi Saxoniæ Francisco Carolo ab ipso Orvietano in Italiâ olim communicatam in Scrinio, cui pessarium inclusum, reperiet.

Zenexton Paracelsi ut & amuletum Crollii famam ex omni parte non sustinent. Major in alexipharmacis intro sumptis est virtus; Maxima in Dei præpotentis custodiâ, cui M. T. devotè commendo. Colbergæ d. XV. Augusti Anno M. DC. XXXI.

EPISTOLA XXXIX.

De eodem affectu.

VIRO

Nobiliß. & Excellentiß.

DN. BALDASSARI TIMÆO,

Von Güldenklee.

JOHANNES MARCUS
M. D.

S. P. D.

[illegible]Isi certus essem tui in me amo[illegible]ris & hinc promanantis offici[illegible]m promptitudinis, Excellentis[illegible] Vir, literis hisce meis occupa[illegible]um Te haud interpellarem. [illegible] me præterea fœminæ cujus[illegible] mihi sanguine junctæ calami[illegible] Hæc tertio post partum labo[illegible]ssimum die procidentiâ uteri [illegible]rare cœpit, ita quidem ut ex[illegible] vulvam nihil propendeat, sed [illegible]stium solummodò alarum [illegible]piciatur corpusculum glandi [illegible] non absimile, rimâ, per trans[illegible] insigne, cui si digitus im[illegible]atur, retrocedit,

Nova sunt ista mihi experienti, [illegible] antiqua, lectiones authorum [illegible]emoria repetenti. Nihil autem [illegible] conjicere possum, quàm ute[illegible] levem prolapsum.

Cæterùm etsi repositus per no[illegible] maneat, quoties tamen exsur[illegible]e cogitur, relabitur, etsi non ul[illegible] dictum terminum. Quæso [illegible], mi Amice, averruncandis his[illegible] miseriis colloborare & quæ lõ[illegible]or Te docuit experientia mecum [illegible]eliter & candidâ, ut in aliis hac[illegible] factum, communicare ne [illegible]ectes, id quod omni officiorũ [illegible]ere vicissim demereri nunquam [illegible]on annitare, DEum precatus ut Te [illegible]osq; diutissimè salvos & incolumes præstet, vel nostro etiam bono. Vale Fautor observandissime, & consilium tuum opemq; nobis ne denega. Dab. Coslini XII. Novemb. Anno M. DC. XLII.

Clariss. & Doctissimo

DN. JOHANNI MARCO
Philosoph. & Med. D.

BALDASSAR TIMÆUS
von Guldenklee.

S. P. D.

Consanguineam tuam uteri descensu pati, signis, quæ recenses, manifestè constat. Corpusculũ enim illud rotundum cum rimâ glandi virili non absimili quod ad alarum ostium conspicitur, cervix uteri est, in quam digitus, uti scribis, facilè immitti potest.

Causam hujus procidentiæ vel potiùs descensûs non est quod prolixè inquiramus; Scimus enim partum præcessisse difficillimum fœtũque violenter evulsum, unde ligamenta & membranæ, quibus uterus cum peritonæo intestinis & cum ossibus Sacro & Ilii colligatus est, valdè extensa & relaxata sunt, ut uterũ suo loco retinere nõ valeant.

Curatio in maturâ & convenienti repositione ejusdemq; retentione consistit; Illa quidem non adeò laboriosa, hæc autẽ difficillima, nihilominus tentanda & quidem tali methodo.

...b9 febitis & calamitatibus pro... sæpè etiam optimorum Me...itorum animos adeò consternari, ...de remediis idoneis cogitare ...possint. Meliora ipse Tibi sug...ret, Interea ut fœminā virtuosis...mam bonæ valetudini divina re...uat Clementia, devotè precor, ...que cum tuis quàm optimè va...re jubeo, Raptim Colbergæ d. ...II. Novembr. An. M. DC. XLII.

EPISTOLA XXXX.

De Molâ

...BALDASS: TIMÆO V. G. *Fratri unico.*

CHRISTIANUS TIMÆUS *Salutem & Amorem.*

...provisus se mihi offert harum ...xhibitor bigis instructus & car...is ergò vinum illud quod in ...vis molâ utilissimum esse nuper ...dicabas, commodè transferre ...oterit. Quas in chartam conje...medicamentorum formulas, ea...in pharmacopolio vestro præ...paratione ut promoveas, & si quid ...aliud affectui huic conveniens ad...venisti comunices obnixè rogo ...non permittit transferentis ...portuna festinatio. Vale. Scribo ...ptoæ d. XII. Junij An. M. DCLII.

CHRISTIAN: TIMÆO V. G *Fratri unicè dilecto,*

...LDASS. TIMÆUS V. G. *...tem & Amoris fraterni constantiā.*

...inùs opportunè dū ad Summi ...Numinis cultum properandum est, tuæ mihi redduntur literæ, nec morā indulget intempestiva transferentis festinatio, quam & ipse accusas. Nihil ergo nunc quidē de meo adjicere vel monere possū, sed medicamenta tantū à te consignata transmitto. De methodo ut pauca addam:

Primò laxativum aliquod, quale est decoctū nostrū, præmittes. Deinde singulis matutinis cyathū vini medicamētosi exhibebis, continuādo donec absumatur penit9, ita tamē, ut quintò vel sexto quoq; die purgās aliquod præscribas vel enema cōveniens. Sub vesperā cujusque diei cubitū ituræ propinabis aquæ hystericæ Mynsichti cū aquā vitæ mulierū permixtæ cochlearia tria vel quatuor.

Abdomē manè & vesperi unguēto præscripto actu calidè inungatur, repetitis per intervalla insessibus, fomentis &c.

Pulveris sternutatorii interdū ad pisi magnitudinē ægra narib9 attrahat, idq; jejuno ventriculo & rariùs, tertio quoq; die vel circiter. Vale, mi Frater, & his utere feliciter, Raptim Colbergæ die XII. Junij. Anno M. DC. LII.

℞. *Rad. rubiæ tinctor. aristoloch. utriusq; Enulæ ana ℥ß.*
Herb. Arthemis. puleg. meliss. Dictamn. Cretic. rorismar. salv. ana M ß.
Fol. Sabinæ, lauri ana Mi.
Fl. Cheiri, apic. flor. lil. albor. ana p. j

Cir

[illegible]ficio verschleimeten Magen und [illegible]vollkommene Dauung.

[illegible] Die Beschwerung aber in bey[illegible]seiten/auff obstructionem he[illegible] & lienis, worbey die venæ [illegible]araicæ, als terminus per quem [illegible] weges exempt, verschonet [illegible] können (Beydes ab imper[illegible] concoctione herrührende) und [illegible]corporis constitutio auff cali[illegible] hepatis intemperiem & ple[illegible]

[illegible] Schwachheit des Magens [illegible] entweder daher rühren / daß er [illegible]llen durch einen übrigẽ Trunck [illegible] dauliche Speisen beschwe[illegible] überladen wird / oder daß die [illegible] mit ihrer Hitze zu ihrer Nah[illegible]en chilum imperfectè coctũ [illegible] anzeucht/ oder daß der obere [illegible]-Mund nach dem essen nicht [illegible]schleust und den calorem na[illegible] durch welchen alle Däuung [illegible]verrichtet werden / exhaliren [illegible] den nicht solitariè sondern [illegible]len rohen ungekochten Dün[illegible] accompagniret ins Haupt auff[illegible] in cerebro die spiritûs ani[illegible] hinc inde agitiret, unde ver[illegible] ventriculos cerebri zu ob[illegible] anfanget/ unde propter in[illegible]nem spirituum animalium [illegible] in digitis sinistræ manûs & [illegible] hinter sich aber in orificio [illegible]culi superiore viel Schleim [illegible] hinc nervi sextæ conjugatio[illegible]lati ejusmodi muco obliti suctionem non sentiunt, unde inappetentia. Die evaporatio wird theils durch die hitzige Leber verursacht/ theils durch continuas meditationes & ruminationes wichtiger affairen. Sonderlich aber Leß- und Beantwortung der ankommenden Schreiben über und immediatè nach der Mahlzeit/ als durch welche das Haupt erhitzt gleich einer erwärmeten ventosen oder Laßkopff die Dünste auff und anzeucht/ befordert. Ein solcher ist/ meiner Befindung nach E. Excell. itziger status corporis interior, und dasjenige worüber dieselbe ietzo klagen. So viel aber den eusserlichen Schaden betrifft/ weil solcher in tali corpore sanguineoso lange offen bleibet/ auch unterschiedlichen wieder auffgebrochen/ so muß die Heilung nothwendig unter diesen zweyen hindern und auffhalten / entweder daß bey der Curation in- und eusserlichen nicht vorgenommen worden / was vorgenommen hat sollen werden ; oder es muß inwendig noch etwas frembdes stecken/ der Knochen geschieffert oder angelauffen seyn ; Wer wil aber hier das erste asseriren daß nemlich die von E. Excell. bißher adhibirten vornehmen Medici und Chirurgi entweder das Werck nicht gnugsam verstanden oder den Schaden zu vermeinten ihrem Vortheil auffgehalten haben solten ? Ein solches ist ihrer keinẽ ohne Ursach bey zu messen.

Muste derowegen noch etwas frembdes im Schaden stecken. Das kan aber keine Kugel seyn: Dann solche zum obern Loche wieder ausgegangen; Es wolte dann iemand sagen/ es wäre im Lauffe mehr als eine Kugel gewesen / welches aber der Eingang des Lochs und Naheit des Schosses müsten ausgewiesen haben. Fettlappen/Hembde und Ermelflecken haben sich so lange nicht können auffhalten. Ist demnach vermuthlicher/daß der Knoche gesplittert und doch solcher Splitter noch fest anhange/oder daß er angelauffē sey von eusserlicher Lufft/ weil das Loch ziemlich weit und rund ist.

Damit ich nun zur Cur schreite/ so müssen zu forderst ventriculus, mesenterium und viscera nicht electivè purgantibꝰ, sondern eccoproticis und minorativis per epicrasin ab humorum infarctu liberiret/ die obstructiones reseriret/flatus discutiret/viscera hinwieder corroboriret und dabey eine leidliche diæt angestellet. Zum eusserlichen Schaden aber/was frembde Sachen zur Wunden austreibet eingegeben/ und was solche auszeucht/ eusserlich auffgeleget/ und da eine caries ossium verhanden wäre/derselben pro re natâ remediret werden. Demnach aber E. Excell. unterschiedliche vornehme Medicos consuliret haben/so wil ich/ ne cornicum oculos configere velle videar nur etliche wenige/ ne prorsus ἀσύμβολος maneam, doch kräfftige und heilsame Medicamenta vorschlagen.

Anfänglich nun können E. Excellentz des acidi tartari fünff oder sechs Morgen nacheinander / weil es gar nicht wiederlich/sondern die Brühe fein säuerlich machet iedesmahl 2 Scrupel/oder da solches nicht gnug wäre/ ein Quentlein in einer Hüner oder Fleischbrühe oder warmen Bier nehmen uñ ein par Stunden darauf fasten/nach solchem die gewöhnliche Pillen gebrauchen/damit/ was das acidum tartari erweichet/ durch dieselbe folgends ausgeführet werde.

Mit besserer Bequemligkeit aber und doch nicht geringerm Nutzen werden E. Excell. derer aus dem acido tartari verordneten Küchlein fünff oder sechs iedes eines Dreyers groß zwo Stunden vor den Mahlzeiten geniessen.

Beyderley scheuren nicht allein den Magen fein sattsamlich aus ohne einig Ungemach und erwecken einen Appetit, sondern eröffnen auch die Verstopffung des mesenterii, der Leber und Miltzen und præcipitiren die daraus auffsteigenden fuligines.

Zur Stärckung/ ietzt benanten innerlichen Glieder können E. Exc. ausser der evacuation offt einen Löffel voll Syrupi de tincturâ coralliorum cum succo citri vel berber. bereitet nehmen.

Eusserlich wird gut seyn/zur præ-

servat-

...vation des stuporis alle Morgen
...oder zwey Tropffen Galbandhl/
...ten ins Genick/ da das principi-
...nervorum ist/ warm einschmie-
...u lassen und da E. Excell. ja wol-
...eine fontanell tragen/ so gebe ich
...nehmen Medicis und Chirurgis
...bedencken/ ob nicht besser wäre/
... zur derivation und diversion
...lincken Arm zu tragen un die am
...ten schwachen Arm/ weil sie ohne
...wenig intercipiret/ unterdessen
...wol aus dem Häupt Flüsse her-
...ucht welche aber mehr durch die
... venas subcutaneas capillares
...neuen fontanell, als durch die
...sten Adern ihrem ersten Gebrauch
...ihren Fall nehmen/ zu gehen zu
... Die Objection wegen des
...oris in pede & manu ist der im-
...rtanz nicht/ daß sie solt ein so nütz-
...gut Werck hintertreiben können/
...n ja ein mahl gewiß / daß Hand
...Fuß in sich selbsten gesund sind/
... solche Schwachheit aus dem
...upte kriegen / oder vielmehr die
...eweglichkeit / so aus dem Häupte
... mitgetheilet werden / daß also
...ieser affectus nicht ist idiopathicus
...ndern sympathicus communione
...nervorum und geschicht nicht posi-
...ive, sondern privativè, weil die fa-
...ultas animalis sensitiva propter
...liqualem ventriculorum cere-
...bri, principi nervorum & superioru
...spinæ dorsi vertebraru obstructio-
...nem ad digitos nicht deferiret wird.

Nun gehen alle Medici rationales in ihren Curen nicht auff die Morbos sondern auff morborum caussas, die würden der Gestalt κατ' ἴχνος täglich ausgeführet / zugleich auch die facultas sensifica ad partem propriè affectam mehr zur corroboration dann einiger debilitation gezogen / wenn hiernachmahlen die fontanell mit einem Küglichen Ahornen Holtz versehen / mit Epheu Blättern und auffgelegten Tüchern bedeckt würde / so würde sie gewiß nicht mehr herzu ziehen.

Beydes schreibe ich/ als ein expertus Rupertus. Gelustet aber E. Excell. eine panaceam præservativam zu haben/ und so wohl der fontanell als vieler Artzney zu entrathen/ so will E. Excell. zu entdecken ich als ein treuer Medicus keine Scheue tragen; Das ist nun abstinentia à nimio potu cerevisiæ & vini. Dann so E. Excellentz so viel Bier trincken/ so wird dadurch der Magen geschwächet / die Glieder verstopffet und der Leib mit Winden ausgedehnet; Da aber zu viel Wein/ so wird die Leber und Miltz gar zu sehr erhitzet / die Gehirn-Adern angefüllet / und dannenhero ist mehr Gefahr denn von der Auffdünstung zu besorgẽ; Derowegen auch gut seyn wird/ jährlich zum wenigsten einmal im angehenden Soñer am Arm eine Ader zu springen und acht oder zehn Uncien Bluts abzu zapffen.

Solte aber ja E. Excell. etwa zum starcken Trunck bißweilen sich bereden lassen/ so wäre gut/ daß sie noch ante Somnum das meiste per vomitum wieder weg gebe und darauff zu Niederdrückung derer Dünste einen Löffel voll Rosenessig oder sauren Granaten Safft trincken und auff die Leberstelle in der rechten Seiten Tücher in warmen Rosensafft oder in Entstehung dessen in Saurkohl-Suppe / iedes oder deren einem Pfund/ zuvor eine Vncie Salpeter auffgelöset und zu Erhaltung der natürlichen Wärme derselben ein wenig gelben Santel oder Wermuth auffgekocht sey / genetzet und wieder ausgetrucknet warm aufflegen / und so offt es erkaltet/ wieder daran wärmen und aufflegen.

Wann schlüßlich E. Exc. auff einen Tag oder drey Morgends oder Abends einen Becher voll von dem Wundtranck warm trüncken uñ eusserlich das Pflaster aufflegtẽ/ so würde verhoffentlich sich bald ausweisen/ wo der Hase vergraben lieget; wäre nichts frembdes darin / auch kein Schieffer am Knochen hangend/ sondern eine Caries ossium verhanden/ so wird ein erfahrner Chirurgus pro re natâ bald Rath finden. Ich aber wolte/ wann sonsten keine contraindicatio sich erhübe/ nur Campffer in Brandwein resolviren und einspritzen.

Dieses ists Hochwolgebohrner Gnädiger Herr/ das auff E. Excell. Befehlich ich habe in unterthänigem Gehorsam zu Papier bringen wolle/ von Hertzen wünschende/ daß es guten effect erreichen und E. Exc. dadurch vermittelst Göttlichen Segens zu beständiger Gesundheit gelangen/ dadurch unserm vielgeliebten hochbedrengten Vaterlande mit guten treuen Rath und Heroischen Tapfferkeiten zur sichern tranquillität, u. so lange gehofften Frieden möge verholffen werden/ In dessen allgewaltige Protection E. Exc. sambt dero vielgeliebten Gemahlin/ Herrichen und Fräulein/ und zu dero ferneren favor und Schutz ich mich und die meinigen empfehlen verbleibend allezeit E. Excell.

Egel am 14. April 1634.

Vnterthänigster Diener
Matthias Engelhard, D.

EPISTOLA XLII.

De eodem affectu Ad Eundem.

ES hat zwar des Herrn Generals Johann Banners Excellenz nunmehr eine geraumẽ Zeit hero mit großen ansehenlichen Kosten vieler vornehmer/ gelährter/ erfahrner uñ dieses Landes berümbtesten Medicorum Bedencken und Rath / wegen seines beschwerlichen und langwierigen

[illegible] affectus hypochondriaci einge- [illegible] bekommen auch nach Ver- [illegible]ung des Consilii Augustani un- [illegible]dliche und vielfaltigemedica- [illegible] gebrauchet/ welchen aber vor- [illegible]te Scopos und in ermeldtem [illegible]lio wol angedeutete intentio- [illegible] attingiren und treffen wol- [illegible] Hierauff ist nun ferner zu Leip- [illegible] einem andern mit H. D. Sen- [illegible]gehaltenen Consilio de mate- [illegible] medicâ und höhern arcanisir- [illegible] Artzney-Mitteln / welche durch [illegible]ttes Hülffe und gnädigen Segen [illegible] näher zum Zweck vorangedeu- [illegible] intention verhoffentlich colli- [illegible] möchten/ deliberiret/ und auf [illegible] folgende absonderliche remedia [illegible] arcana einmütiglich gestimmet [illegible] geschlossen worden.

1. Erstlich und fürnehmlich [illegible]dahin für allen Dingen gesehen [illegible] getrachtet werden sollen/ daß man [illegible] solch arcanum zu wege bringen [illegible]/ welches nicht allein affectum [illegible]pochondriacum sondern zugleich [illegible] Symptomata und Zufälle alle [illegible]uncerniren thäte: Dannenhero ex [illegible] naturæ fonte oder aus dem [illegible] Reich der Natur / als/ [illegible] animalischen/ vegetabilischen/ [illegible]ralischen Gewächsen und dero- [illegible] subjectis utrobique appro- [illegible] specificis die spiritualischen [illegible]nehmsten Haupt-Kräffte zusam- [illegible] colligiret/ spagyricè separiret/ [illegible]ficiret/ exaltiret und in ein Kunst und Natur gemäßen spiritualisch universalisch/ gleichsam dreyeiniges astralisch Feuer ignis debito artificio angezündet oder formiret/ circuliret/ perficiret / und nachmahl ratione δυνάμεως proprietatis & affectus IGNIS NATURÆ triplicis, seu elixir antihypochondriacum intituliret worden/ von welchem nun zu gebrauchen / kan E. Excell. den Anfang machē mit sieben oder neun Tröpfflein/ ferner mit zehen/ funffzehen biß zwantzig oder ja nach Befindung der operation mit mehr oder weniger Tröpfflein continuiren. Ja wol auch zu weilen einen Scrupel oder ʒß. mit einem appropriirten Wasser einnehmen/ doch daß darauff alsobald Ihr Excellenz einen Schweiß dulden und erwarten wolle/ und soll alle wege Ihr Exc. mit diesem zwey oder drey Tage nach einander anhaltē/ und dañ darauf die confortantia gebrauchen/ unter welchē/

2. Vors ander die tinctura Corallorum das principale oder Hauptstücke seyn wird / Als welche zuforderst diese verborgene Eigenschafft und von GOtt und der Natur eingegossene wunderbahre Magische Krafft hat die illusiones phantasticas, melancholicas zu dissipiren/ das Hertz/ Sinn und Gemüth zu erfreuen/ die natürlichen und leiblichen Geister zu erfrischen/ das Geblüth zu erleichtern und sonsten auch allerhand Zufällen vorzukommen/

und giebet der edlen und herrlichen tinctur Paracelsus dieses Gezeugniß: Es sey unmüglich/ daß bey unablässigem Gebrauch derselben sich einige Unreinigkeit im Geblüt verhalten könne. Dosis à ℨß ad ℨi. vel per se vel cum spiritu melissæ, lilii Convalliũ & consimili.

3. Nicht weniger wird vors dritte das Hertz und Haupt dero animalische und vitalische Geister erquicket werden durch die essentiam ambræ so mit dem spiritu rosarum bereitet worden. Davon können Ihre Excell. zu Abend horâ somni oder nach Mitternacht ℨß per se in einem Löffel zusich nehmen und darauf zur Ruhe sich begeben.

4. Es ist auch zum Viertẽ nochmahl rathsam befunden worden daß Ihre Excellenz das elixir proprietatis, so correcto modo appropriatè wol und fleißig bereitet/ mit dem obigen ümbwechseln kan/ sieben/ zehen/ biß fünffzehen Tropffen mit warmen Bier einnehme und gebrauche.

Wann nun Ihr Excell. ein oder das ander elixir neben den confortantibus etliche Tage werden gebrauchet haben/ wird alsdeñ von nöthen seyn/ daß man gleichwol etwas/ doch nicht zum offtern/ purgire zu welchem Ende derselben

5. Vors Fünffte nützlich erachtet/ verordnet und bereitet worden die resina gialappæ, welche nach Gelegenheit mit den crystallis ♀ri oder ♀ro ⊖lato pro discretione præsentis Medici kan eingegeben werden. Dosis verò resinæ ℈ß [illegible] gr. xv. non excedat.

6. Zum Sechsten haben Ihr Excell. zwey appropriirte essentiæ vegetabiles ceterach & chamædryos, welche beyde zu Eröffnung der Leber und Miltzens Verstopffung nebenst dem andern/ umb mit denselben abzuwechseln nützlich können gebraucht werden. Dosis ℨß ad [illegible] in cerevisiâ calidâ.

7. Vors Siebende sind nachfolgende notabilia zu erinnern und in acht zu nehmen: Erstlich daß das Elixir antihypochondriacum zweyerley oder zweyfach ausgefertiget/ und zum Unterscheid eines citrinum das ander rubinum genennet worden/ welches letztes dann mehrentheil auf die beschwerlichen uñ höchstgefährlichen symptomata und Zufälle/ als gehlige/ geschwinde Ohnmacht/ Schwindel des Haupts/ Schlag/ non tamen exclusis minoris & radicibus prædicta Symptomata causantibus gerichtet ist.

Wann demnach Ihr Excell. sich übel befinden und eins oder anders symptoma hereinschlagen will/ soll alsobald deroselben dis Glaß eröffnet und vorgehalten werden/ damit sie den starcken Geruch durch die Nase wol hinauff nach dem Gehirn ziehen möge/ wird sie alsobald Ende[illegible]

rung

…ſpüren; Wolte aber ſolches …mahl gnug thuen/ kan man …elhen/ 2. oder drey Scrupel … Excellenz eingeben/ mit einem … Spirit. lil. convall. cera- …aliſſ. veronic. oder dergleichē. …ſonder iſt auch zu mercken/ … Theil der tincturæ corallo- …rdem ſpiritu roſarum extra- … bereitet worden. Von wel- … Excellenz auff den Abend … Mitternacht etwas kan ge- … und mit der eſſentiâ ambræ …echſelt werden.

… Drittens iſt zu wiſſen/ daß von … und trefflichen tinctura ℥ij … den vorerwehnten elixi- …raucht und vermiſchet wordē/ …rig blieben/ ſolche kan man … proportione unter die tin- … corallorum vermiſchen und …bſt angedeutet ſolche vermi- …ctur Ihrer Excell. umb- …nd/ adminiſtriren. Wird in … Scopo das ihrige mercklichē … Verwunderung verrichten.

… Viertens iſt von der tincturâ … tanquam baſis & fundamen- …ris proprietatis conſtitui- … unvermiſchet worden/ etwas …blieben/ welche hernach durch …ung des abgezogenen Spiritûs … tinctura extendiret und licht …roth worden/

… kan Ihre Exc. in zufallen- …are und Enge bißweilē nach …rit ein halber oder ganzer … gereichet werden.

Endlich iſt dem nechſt erwehneten elixir proprietat. auch eingeflößet und proportionatim einvermiſchet das natürliche ſchöne Geblüt und tinctur von den floribus des wunderbahren Solariſchen und recht magiſchen Gewächſes hypericonis, davon das übrige mit beyden eſſentiis ceterach. & chamædryos æquali proportione kan vermiſchet und zu ſelbſt angedeuteten Scopis accommodiret werden.

Paullus Jeniſch D.
Johann Bloſſ. D.

Deſcriptio Medicamentorum ab Excellentiſſ. Dn. Sennerto ordinatorum.

R. *Cremor.* ♀*ri* ℥*ii*
♀*i* ⊕*lati abſinth.* ℈*is.*
Fæcul. Ari
bryoniæ
helenii ana ℈*i.*
Divid. in quinque partes æquales ſumendas horis matutinis ex juſculo cereviſiæ vel brodio carnium non pingui.

⁂

R. *Maſſ. pilular.* ♀*reæ* ℥*i.*
Angelic.
de Ammoniac. ana ℈*iv*
Reſin. Gialapp. ℈*ii.*
M. c. aq. antiſcorbut. F. pilulæ parvæ ex quolibet ſcrupulo No. XIII.
De aurentur. doſ. ℈i.

R. Eli-

***

℞. *Elixir Propr. Par.* ʒii
Essent. Chamædr. ℥ß.
Enulæ
Ceterach.
Card. bened.
Centaur. min. ana ʒij.
M. D. in vitro.
S. vermischt Elixir.

***

℞. *Magister. perlarum* ʒij
coralior. ʒiij
Lapid. Bezoard. orient. ʒi.
Corn. Cerv. philos. calc. ʒij.
Ambræ gryseæ.
Moschi Oriental. ana ℈ß.
M. F. pulvis.
D. ad Scatulam.
S. Hertz-Pulver.

***

℞. *Essent. flaved. Citr. sine Igne express. cum sacchar. finiss. incorporat.* ℥ij.
D. ad Scatulam.
S. Citronen Essentz

***

℞. *Ambræ gryseæ* ʒij.
Mosch. oriental. ʒi.
Extrah. c. spiritu rosar. & meliss. ana q. s.
D. in vitro.
S. Essenz von Ambar und Moscho.

***

℞. *Aq. Asthmat. Rudolphi Imperator.* ℥vi
Cinamom. ℥ij.
Sacch. Cand. alb. ʒiij
M. D. in vitro
S. Lufftwasser.

***

℞. *Aq. Zedoariæ* ℥ii.
antiscorbutic. ℥iii
Confect. Alkerm. ʒii.
M. S. Windwasser.

***

℞. *Tinctur.* ☾ ℥i.
Essent. Margaritar.
Coraliorum ana ʒii.
M. D. in vitro.
S. Köstliche Haupt und Hertz Mixtur.

EPISTOLA XLIII.

De Herniâ intestinali.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico

CHRISTIAN: TIMÆUS V.G.

S. P. D.

DApsilibus epulis genialibusque sermonibus â Te Fratre unico, domesticis, publicisque molestiis tridui ferè spatio exemptus, ex Hortulino tuo nuper excedens, frigoris quidem terras paludesq; constringentis beneficio, breviorem habui domuitionem, quæ tamen, quod aspera adhuc erat nimis via, tædio non

non caruisset, nisi repetitioni inter nos actorum intentior anim9 quasi nescius horrida & indirecta omnia prætervolasset; Imprimis cogitationem subinde torsit, quod enterocelen medicamentis sine chirurgiâ insanabilem pronunciaras. Memineram enim variorum cùm internorum cum externorum, quæ hoc titulo prædicant authores, quos falsos iccirco omnes esse oportuit, aut minimum saltem de laxitate peritonæi aliqua intelligendos. Quod si ita est, miror ante omnes Prævotium, qui in medicina pauperum m. p. 276. confidenter asserat, incurabilem medicamentis habitam semper fuisse intestinalem herniam, donec usus optimus medicamentorum judex aliud docuerit, quem pluribus ibi formulis confirmat.

Tu verò mi Frater, obtento ocio melius quæso hac quoque in re medicinæ consule.

Socer meus vertigine sæpius corripitur, etiam hâc ipsâ quâ hæc scribo, horâ. Si quid singulare babes, quæso ne invideas. Vale, Frater, optimè & cum tuis omnibus salve. Dabam Treptoæ die XVII. Decembris Anno M. DC. LIX.

DN.
D. CHRISTIANO TIMÆO
V. G.

Fratri dilecto.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

Salutem & amoris fraterni constantiam.

Rectè dixit, quicunque dixit; Animum disciplinæ vacantem suæ, multa mala prænavigare nescium; Id quod & Tibi, mi Frater, evenisse gratum est, dum in discessu sermones, quos in Hortulino nostro, de rebus medicis aliisque non injucundis miscuim9 invicem, tecum ruminatus aspera viarum, citra sensum quasi superasti, minusque molesto & brevi itineris decursu tuis es redditus. Sic nimirum animus meditationibus profundis immersus, magis ferè ac facundus comes in via pro vehiculo est, modò non sint tetricæ aut tristes.

Herniæ intestinalis curationem in adultis nisi parva sit sine manus opera impossibilem esse, longâ experientiâ didici. Laudantur quidem, ut scribis â Practicis multa & interna & externa remedia, sed famam vix sustinent, nec memini toto hoc quo praxin exerceo temporis spatio, quod tamen ingens est & triginta sex annorum, quenquam, præter infantes quosdam & pueros perfectè sanatos; Membrana enim illa tenuis & nervosa non facilè unitur, nisi ruptura parva sit, recens & in corpore puerili. Observatum quidem est, naturam interdum circa foramen processus ali-

quid generasse, quod intestinorum prolapsum prohibuit, verùm hoc rarum est & ægris non facilè promittendum. Prævotius, quæ loco â te allegato habet remedia immo & longè præstantiora, â Cratone, Hollerio, Solenandro, Guilielmo Fabricio, Joële & aliis commendata in multis hactenus omni curâ & diligentiâ tentavi, sed frustra & sine successu, ita ut omnino mihi persuasum habeam, herniam in iis qui provectioris sunt ætatis, sine cheirurgia esse insanabilem.

Inter cheirurgicas autem operationes, illa mihi videtur esse omnium optima & securissima, quæ fit sine sectione & describitur â Platero tom. 3. lib. 2. cap. 2. hunc in modum:

Cauterium potentiale paullo supra testiculi regionem lateris rupti, ubi peritonæi processus, saccum subit, collocatur, eâ quantitate ut semidigiti longitudine & amplitudine cutem mortificando, escharam inurat, quâ mox discissâ aliud cauterium imponitur donec, cute integrè sublata, pingvedo appareat, quæ forcipe discindenda, eousque ut processus vasa seminaria deferens, pateat. His, (quod brevi fieri potest) peractis, vasa illa digitis â processu artificiosè separantur & acu curvatâ filum subducitur, processusque leviter stringitur, nullum planè tunc dolorem inferendo, filo postea successu temporis spontè elapso admotis unguentis sarcoticis, caro calli instar sensim illic producitur, & sic premendo ac opplendo locum deperditæ substantiæ via prolapsuris intestinis occluditur.

Si verò & hanc operationem, quæ doloris fermè expers est & nullius periculi quisquam reformidat, ille fasciis convenientibus & subligaculis probè se muniat; His enim & intestina suo loco contineri & ne prolabantur vel rupturæ foramen, si & emplastrum conveniens applicetur, amplius reddatur, optimè præcaveri potest.

Quomodo autem parari debeant hæ fasciæ docet Paræus lib. 7. cap. 10. & Platerus tom. 3. lib. 2. cap. 2.

Interea cùm ab induratis fecibus & flatuum copia non leve periculum impendeat, Herniosis, omni studio â cibis potuque flatulento cavendum, alvusque subinde lubrica servanda. Contra vertiginem, quâ se interdum rotari queritur Socer tuus, mitto aquarum & spirituum quorundam appropriatorum mixturam, juxta & pulvisculum ex radicibus Doronici contra vertiginem tantopere decantati, additis quibusdam cephalicis,

De illa capiat singulis matutinis cochlearia tria, de hoc quantum-

cul-

cultri cuspide ter capi potest â prandio & cœnâ; Sed hæc purgato prius corpore. Novi enim [illegible] cacochymicum & vertiginem [illegible] nonnisi per consensum commotâ scilicet & evaporante camerâ inferiorum excitari. Plura adderem, sed abrumpere jubet Generi mei, qui has tibi in transitu red[illegible] inopina, attamen urgens festi[illegible]tio. Vale, dab. Colbergæ die [illegible] Decembris Anno M. DC. [illegible]

℞ *Aq. Euphrasiæ* ℥iii
Cubebar.
Maceris ana ℥ii
lill. convall. c. vin. destill.
Lavendul.
Cephalic. nostr. ana ℥i
Spir. Cerasor. nigr.
Euphras. ana ℥ß.
Meliss.
Flor. tiliæ
lil. conval. ana gt. XI.
Rotul. man. Christ. ʒiii.
M. D. in vitro
S. Wässerlein vor den Schwindel

***

℞ *Rad. Doronic.* ʒiii
Flor. Euphras. ℈iiij
Coriandr. acet. præp. ʒis
Cubeb. ʒi.
Nuc. Moschat. ʒis
Cardamon. ℈is
Ol. stillat. nuc. Moschat.
carui
fœnicul ana gt. XI.
Rotul. man. Christi ℥iiiß.
M. F. pulvis
D. ad scatulam.
S. Pulver vor den Schwindel.

EPISTOLA XLIV.

De præcavenda Cacochymia & Hydrope.

Ad

Magnificum Dominum

Dn. N. N.

Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium &c. &c.

MAGNIFICE DOMINE ut suus corpori constet vigor, morbosiq; quantum in artis potestate est, præcaveantur insultus commodum fuerit,

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, sordes primis viarum communium partiumq; latebris adhærescentes eluere. Quod ut citra molestiam fiat, assumantur pilulæ meæ secretiores, eo qui sacer est, septenario scilicet numero, & quidē sub decubitum tribus circiter â cœna frugali horis; Sic si quid vitiosi humoris cumulatum fuerit

(cumulatur autem ob viscerum dyscrasiam & diætæ errores quotidie) sensim & sine virium jacturâ evacuabitur, fomesque cùm aliis morbis tum Cacochymiæ metuendus exinde, Hydropi blandè subducetur. Quodsi penitiori recessu subsistentes humores electivè quandoque eliminare placuerit, egregiè, spero, conferet Diakermes meum solutivum, eo quem in pharmacophylacio præscribsi modo, assumtum; Rectissimè autem hoc fiet paullo ante æquinoctium vernum, cùm sol arietem ingreditur, & in autumno, cùm libram petit.

II.

Interea & viscera subinde roboranda: Ventriculo gratum est vinum Rhenense, absinthites vel enulatum sub pastu delibandum; jejuno prodest Elixir nostrum stomachale viginti circiter guttularum mensurâ ex jusculo carnium non pingui sorbillandum; Dormiturus destillatum nostrum stomachale degustet, quod & flatus discutit, adscensumque vaporum reprimit. Epati intybacea sive cichoracea quocunque modo assumta prosunt. Liene quæ ex ♂ e parantur & maximè tinctura; Omnibus denique Essentia mea hypochondriaca & destillatum ex succis.

III.

Cæterùm & diætæ habenda ratio. Pulchrè quidem Celsus; Homo sanus & qui suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet neque aliptâ egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri esse, modò in urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentiùs se exercere, siquidē ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam senectutē, hic longā adolescentiā reddit; prodest interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò idipsum negligere nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio esse, interdum se ab eo retrahere, modò plus justo modò non amplius assumere; bis de die potiùs quàm semel cibum capere: Cavendum tamen ne in secundâ valetudine, adversæ præsidia consumantur: sed obstant operationes necessariæ, à quibus alienum esse oportet, & corporis neutri decidentia; strictiùs itaque hic agendum.

Aër si serenus sit & temperatus benè est; Si qualitatibus seu primis seu secundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus.

Frigidum & humidum ut & crassum nebulosum malignumque ignis emendat, calidum & siccum aqua temperat, & ex frigidis humentibusque excitatus vapor.

Majus momentum est in victu; Cibus

...bus sit boni succi & facilis cocti...nis, non crassus, viscidus, & lentus, ...aere aut fumo siccatus vel mu...maceratus, vitentur exta & ex...ma animalium, itemque carnes ...illæ, anserinæ, anatinæ, & quæ in ...quis degunt, ut & flatulenta o...nia, qualia sunt pisa, rapa, brassi...poma, cucumeres, melones &c. ...sces rariùs veniant in usum & im...imis testacea. Cibi condian... modico aromate & sale non ...ulto. Potus sit cerevisia melio...grani, sufficienter cocta & be...defecata; Vina nocent dulcia, ...entia & crassa; prosunt Rhena...annotina magis, quàm horna.

Somnus septem non sit produ...or horis, nec, si licet, brevior, ...que nocturnus, cui si quid deces...it de die compensetur, sed paul...remotius à pastu. Sub decu...tum ut vestes, sic & curæ exuan..., & quicquid tetricum est, vel ...rosum aut arduum: Etenim ...i meditabundi ad somnum se ...mponunt, inquietè dormiunt.

Alvus & vesica quotidie depo...nt, segniores artis operâ exci...ntur. Corporis exercitia adeo ...nt necessariæ, ut sine his ægré ...bsistat sanitas. Est enim motus ...asi flabellum, quo calor nativus ...citatur, vapores & excrementa ...scutiuntur, & per cutis spiracula ventilantur; Unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conversationem, caloris naturalis limam, virium roborationem, juventutis debitum & Senectutis gaudium dixit.

Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum sequuantur sed præcedant. Eadem & affectionum animi censura; Amicissimum Naturæ est gaudium, si moderatum sit, ut pote, quod cor & Spiritus totumque corpus recreat; Nocet nimium, quo dissipantur Spiritus: Ira autem, mæror, tristitia & metus nocentissimi affectus sunt, & propterea quantum possibile, devitandi; sed explicatius de his in consilio meo diætetico, cujus editio, nisi quod intervenerit, brevi maturabitur; Interea in conspectu sint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, CÆNA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA MINUS VIDEBITUR INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR QVIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS NISI PRIORI CONCOCTO AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ IN IMBECILLI VENTRICULO REQVIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQVI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS, VENUS OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS ET IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

Immodicis brevis est ætas & rara Senectus.

Hæc breviter & quasi in antecessum monere volui, studia mea prolixius imposterum contestaturus. DEUS, longitudo dierum nostrorum, Magnificum Virum, columen & Præsidium Patriæ diutissime salvum & incolumem præstet, vel nostro etiam bono, id quod toto corde voveo.

B. TIMAEUS von Guldenklee.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER IV.

De Febribus.

EPISTOLA I.

De febri tertianâ simplici.

Excellentissimo & Amplissimo Domino

BALDASSARI TIMÆO V.G.

Medico Electorali Amico optimo.

S. P. D.

L. C. A. S.

MEministi opinor, Excellentissime Domine, quæ nuper questus de calore Epate in extrema brachiorum, dumque exæstuante: Erupit ille febrem tertianam satis gravem, quæ licèt absque frigore ingenti, maximo tamen cum calore & dolore capitis conjuncta est. Hic ipse tertius paroxysmus est, qui etiamnum hæc scribenti molestus, & sentio alios in lateribus & circa renes cruciatûs, cætera verò vehementem lassitudinem: Diebꝰ ab accessu liberis, non planè liber sum â volatili quodam calore: sitis non admodũ molesta & transmittitur aliquando, paroxysmꝰ somno maximam partem. Præscribe quæso, Amplissime Domine, quę ad pellendum faciunt malum, & si vacat, transmitte atque boni consule quicquid hic offertur. Vale. Dab. Neo-Sedini. 2. die Julii Anno M.DC.LIII.

VIRO

Magnifico & Generoso

Dn. L. C. A. S.

S. P. D.

BALDASSAR. TIMÆUS V.G.

FEbrim quæ in solstitio brumali, quo tempore & Cometes exarsit, in hunc usque diem communiter grassatur etiam M.T. nuper prehen-

prehendisse, equidẽ condoleo, minus tamen, quia ex tertianarum censu, quas puras & simplices vocamus Medici: Sunt enim hæ plærumq; periculi expertes & ultra septimum paroxysmum rarò extenduntur, præsertim si errores caveat æger & convenientia morbo tempestivè opponantur remedia.

Commodum itaque fuerit ante omnia caussam mali aggredi & humorem biliosum in venis mesaraicis putrescentem â quo febris hæc nascitur evacuare. Præparatione enim haud opus esse censeo, cum signa coctionis in urinis jam appareant. Præscribsi in hunc finem potiunculam laxativam. Hanc optimè priùs agitatam, ne quid in fundo resideat, & calefactam uno haustu ebibat M. T. die intermissionis quatuor circiter ante prandiũ horis, nec aëri externo se committat, aut somno indulgeat, donec peracta sit purgatio.

Postero die quiescat & ad virium refectionem & incendii febrilis restinctionem de mixtura præscripta bibat quantum & quando libuerit, urgente præsertim siti & calore.

Hinc sanguis ex basilica dextri brachii mittatur; Instituenda quidem inter secundam & tertiam accessionem fuisset phlebotomia; Verùm quia hoc neglectum, etiamnum minimè intermittenda ob plethoram. Viscerum roborationi conveniet electuarium, quod mitto, etiam putredini resistens, si magnitudine nucis juglandis sæpiusculè assumatur.

Nec omittenda deinceps, si diutius protrahatur febris, antifebritica. Expertum habeo pulvisculum his inclusum: Sumitur scrupuli unius pondere ex unciis duabus vel tribus aquæ meæ antifebriticæ diebus imparibus, quibus recurrunt paroxysmi tribus circiter ante invasionem horis, cum leni sudoris elicio, idque si opus fuerit, iteratis vicibus.

Cœterùm & symptomatibus, quæ urgent, obviandum. Capitis dolorem mitigabit oxyrrhodinum cum petiis duplicatis fronti & temporibus tepidè applicandum.

Lumborum verò crucianis demulcebit unguentum rosatum cum camphora bis vel ter de die illinendum. Reliqua curato morbo spontè desinent, id quod brevi futurum spero & opto. Raptim Colbergæ d. IV. Julii ANNO M.DC.LIII.

℞. *Decocti nr. laxat.* ℥iiß.
Extract. rhabarb. ℈j.
M. F. potiuncula.

***

℞. *Aq. nr. cordial. frig.* ℥iiij.
cichor. Endiv.

acetos.

acetos. ana ℥vj.
Syr. acetos. citri.
berberum ana ℥ij.
Flor. Rhead. ℥j.
Spir. ⊕li q. s. ad gratam aciditatem. M.
S. Mixtura.
℞. *Conserv. radic. cichor.*
rosar ⊕lat. ana ℥iij.
Specier. diatrionsant.
diarrhod. Abbat. ana ʒj,
Flor. citri. condit. ℥ß.
Cerass. enucleat. condit. ʒvj.
Syrup. berber. q. s.
M. F. Electuarium.

***

℞. *Pul. antifebr. perlat.*
℥iß. d. in capsula. S.

***

℞. *Aq. nr. antifebr. ℥x.*
Mixtur. simpl. gtt. xxvii.
M. S. Aq. antifebritica.

***

℞. *Aq. rosar. ℥iiij.*
verben. ℥j.
Aceti rosac. ʒvj,
Pulv. rad. rhodiæ ℈iiij. M.
S. Oxyrrhodinum.

***

℞. *Ungv. rosar. Mes. c. aqua rosar. diligenter loti ℥iß.*
Camphor. gr. ix. M.
S. Unguentum rosatum

EPISTOLA II,
De eadem,

Ad
Amplissimum & Consultissimum
DN. MICHAELEM MASIUM.
Consulem Rügenvvaldensem meritissimum, Amicum meum veterem & olim condiscipulum.

CUrationem febris tertianæ, Consul Amplissime, Amice omnium suavissime, quâ Te sæpiùs & quotannis ferè detineri scribis methodicè sic institues:

I. Ad communes vias aperiendas & eluendas mox à prima invasione admittes enema ex sero lactis caprini, in quo malva, violaria, Endivia aliaq; e mollientia & laxantia ebullierint additâ cassiâ vel electuario catholico aut dia prun. solutiv. Olea non admisceantur, cum calorem & putredinem facilè concipiant & biliosis febribus noxia sint.

II. In secunda accessione ad fervorem & ardorem leniendum Julabium ex aqva Cichorii, Endiviæ, acetosæ & fragorum cum Syrupo ribium, berberum, fragorum, &c. assumes; Simulq; Epati conveniens Epithema ex aquâ rosarum, plantaginis, Cichorii, aceto rosaceo, speciebus diatrion-Santal, &c. tepidè applicabis.

III. Die sequenti sangvinem ex basilicâ brachii dextri mittes ad uncias circiter sex vel septem.

IV. In tertiâ acesſione idem facies, quod in ſecundâ.

V. Poſt hanc ad evacuandum humorem biloſum die intermisſionis lene aliquod Cholagogum uſurpabis, qualis eſt potiuncula,

R. *Decoct. noſtri, laxat.* ℥ij.
Syrup. de Cichor. c. Rhab. ℥ſß.
Extract. Rhabarb. ℈j.
Tartari ⊕ *lat. gr. iij.*
M. pro uno hauſtu.

VI. In quarto paroxyſmo, qui plerumq; vehementisſimus eſt, præter Jolabium ſupra deſcriptum & refrigerantia quædam cordiala nihil aſſumendum.

R. *Aq. noſtr. cordial. frig.* ℥iiij.
acetoſellæ
borragin.
bugloſſ. ana ℥ij.
Succi citri recent. expreſſ. ℥ij.
Rotul. man. Chriſti perl. ℥ß.
Spir. fragor.
rubi Idæi ana gt. xi.
M. d. in vitro.
S. Sauerliches-Kühl und Krafft-Waſſer.

VII. Poſtmodum ſudoriferis agendum, maximè ſi præcedentibus invaſionibus ſpontè non eruperint ſudores. Si enim ſingulæ accesſiones iisdem finiantur, ſeptimum paroxyſmum raro tranſcendit hæc febris; ſin minùs, in longum plerumq; protrahitur.

VIII. In ſexta & ſeptima, nihil moliendum, niſi ſymptomata quædam urgeant, peculiaribus remediis mitiganda. Interea motus naturæ diligenter attendendus, & quamvis poſt ſeptimum paroxyſmum, ut plerumq; fit, ſoluta videatur febris, tamen ſi vel ſpontaneo alvi profluvio vel vomitu non ſufficienter & ex toto ſublata ſit materia febris, recidiva metuenda & propterea præparantia & purgantia repetenda, & viſcerum intemperies epatis præſertim caliditas Cichoraceis alteranda, quod cum hactenus neglectum ſit, mirum non eſt, febrim toties recrudwiſſe. Ut autem impoſterum ab ea immunis vivas devote precor & ſic etiam in cæteris quàm optimè Te valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XV. Junij Anno M. DC. XXXV.

EPISTOLA III.

De febri Tertiana & ſuffocatione uteri.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Fratri ſuo unico.
CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Niſi rectiùs fers, frater unice, quotidianæ tua ab importunis hominibus negotia, quàm ego, quæ nunc quidem indies cumulatiora me feriunt, facilè his quoq; literis meis ſuccenſebis, & merito quod frequentiâ ſcribendi pecco.

Hac

Hac quidem vice libens superſederem, niſi neceſsitas eſſet eſſe in neceſsitate.

Matrona quædã ex primis apud nos poſt exactos in gravi puerperio dies quatuordecim, die illâ, quam poſtremã tecũ, mi Frater, in Hortulino tuo egi, abſente matre & marito lychnos in aëre frigido ſebo obducens ſub veſperam varia paſſa eſt ſymptomata, uteri ſuffocationẽ &c. adeò ut maribus equitem denocte ad me revocandum miſſurus fuerit, niſi per Conjugem meam de reditu meo edoctus fuiſſet. Nunc tertianæ febris paroxyſmum exſpectat tertium. Ego propter ſuſpicionem non ſatis purgatorum lochiorum venam poplitis incidi; fluxit ſangvis craſſus & nigricans. Tu, mi Frater, conſilio tuo me juvare non detrectabis, miſſis ſimul convenientibus medicamentis. Vale & ſalve cum tuis omnibus. Scribo Treptoæ d. XXIII. Jan. Anno M. DC. LV.

DN. CHRISTIANO
TIMÆO, V. G.
Fratri ſuo dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. *P.* *D*,

DOlendum eſt, mi Frater, avaritiam hominũ eo usq; progreſſam, ut etiam exigui lucelli cauſa, corporis valetudinem, ſummum, ſi animæ ſalutem præferas, bonum jactare non vereantur.

Excuſari quidem aliquatenus merentur, quos dura urget neceſſitas, aſt in abundantia rerum conſtituti, peccant in proprium corpus; Nemini enim magis quàm ſibimet ipſis nocent, id quod vel ægræ veſtræ exemplo conſtat. Quid enim quæſo puerperam recenti & laborioſo partu debilitatam impulit frigoris externi injuriis ſe exponere? fætoremq; lychniorum ducendorum ſexui fœmineo infenſiſsimum ſuſtinere? Annon ancillæ vel alterius opera expediri hoc poterat? Vide, mi Frater, quàm etiam in ſe ipſam ſæviat avaritia. Verùm ut morbo, cum vitio non liceat, inveniamus remedium, puto eam compendioſè curari poſſe:

I. Si cauſa continens febris, humor ſcilicet bilioſus in venis meſaraicis putreſcens, poſt tertium paroxyſmum, coctà jam aliquatenus materia evacuetur.

R. *Fol. ſen. s. s.* ℥iij.
Rhabarb. El. ʒij.
Cinam. acutiſs. ℈j.
Zingib. el ℈ſß. *groſſo*

Modô inciſis affunde decoct. prunor. & paſſul. q. s. ebulliant ſemel atq; iterum, poſtea exprimantur fortiſsimè.

R. *Colatur.* ℥ijſß. *Add.*
Extract *Rhabarb. gr. IX.*
vel gr. XI. pro virium tolerantia, M.

Exhibe die intermisſionis cum jejunio & cuſtodia.

II. Si calor febrilis attemperetur Cichoraceis aliisq; moderatè refrigerantibus.

III. Si febrile *μίασμα* diſcutiatur per appropriata antifebritica, pulverem nimirum transmiſſum. Ejus doſin unam ex unciis tribus, aquæ noſtræ anti-febriticæ exhibebis duabus circiter antè invaſionem horis, corpore probè tecto & ad ſudores compoſito, qui tamen violenter eliciendi non ſunt. Si non remiſerit febris, denuò aſſumatur pulvis iſte, imò & tertiâ & quartâ vice, ſi opus fuerit. Interea & uteri habenda erit ratio, præſertim ſi lochiorum fluxus non rectè proceſſit, quo fine die intermisſionis aperiatur Saphena pedis, applicentur etiam enemata convenientia & menſes provocantia, ſi nihil prohibet, propinetur potiuncula actu calida & jejuno ventriculo:

Recip. *Aq. Meliſſ.*
arthemiſ. ana. ℥iſs.
Myrrh. elect. ℈j.
Succin. alb. præp. ℈ſs.
Apicum flav. lil. albor. gr. vij
Aq. cinam. absq; vino deſtil. ℥ſs. *M.*

Sub horam decubitus delibet aquam hyſtericam Mynſichti, cum aqua meliſſæ vel arthemiſiæ dilutam, obſervatâ ſimul decenti victus ratione. Caveat inprimis ab aëre frigido externo & multo potu in Paroxyſmo.

Plura addere expediendorum vetat moles, qua fermè obruor. Vale, mi Frater. Raptim Colbergæ, die Converſionis Pauli, Anno M. DC. LV.

EPISTOLA IV.

De Febri Tertiana duplici.

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G. BALDASSARI TIMÆO, V. G. Fratri Unico.

Salutem & amoris conſtantiam!

ADmodum me exercent, præter alios Socros meæ morbi pertinaces. Omnem moveo lapidem & ſcorpionem necandum tamen non invenio. Decima ſeptima eſt dierum, quibus decumbit Febri incerti hactenus typi. Intervenit interdum vel totius diei amica quies; Sed hanc mox inquietudo ſequitur & anxietas idq; ferè ſub veſperam, quo tempore moveri pituitam dicimus, cum non nimio, ſed vires proſternente nequam calore. Veſcitur ſic ſatis oblatis, quod antè purgationem non poterat; Dormit etiam modicè, ſed poſt ſomnum non ſemper rectè habet. Sitis modum non excedit; Mente quoq; ſatis conſtat. Tu, mi Frater, quæſo, conſilio & Medicamẽtis tuis me juvare ne detrectes. Quodſi Dominus Capitaneus currum miſit Illuſtrisſimæ noſtræ nomine, gratisſimus nobis venies hoſpes, & ut venias ſepoſitis

domi

domi negotiis obnixè rogamus. Vale, & salve cum Tuis, Frater unice, vale bellissimè. Treptoæ Kal. Martii Anno M. DC. XLVIII.

Dn. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. & A.

Suspicor, mi Frater, Socrum tuã tertianam duplicem ex pituita & bile putrescente natam affligere, ex eo, quod intercedit una dies quasi quieta, absq; tamen perfecta infebricitatione. Certus tamen esse nequeo, quod rigoris vel frigoris mentionem nullam facis. Quicquid sit, hoc ante omnia agas, ut alvus reddatur lubrica: Videtur enim latens quædam cacochymia subesse malignitatis particeps. Vires etiam quam potes, optimè conservabis & instaurabis aquis cordialibus & bezoardicis transmissis & alimentis boni succi, facilisq; coctionis. Dn Capitaneus consilium tantùm petiit, meipsum, non vocavit. Si necessum videbitur, morbi circumstantias accuratiùs describes. Juvabo quantùm potero consilio & auxilio. Addidissem quædam, sed importunâ transferentis festinatione prohibeor. Vale. Colbergæ 2. Nov. Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA V.

De Febri Quotidianâ,

Amplisſimo atq; Excellentisſimo Viro
Dn. BALDASSARI TIMÆO, V. G.
Domino & amico suo
L. C. A. S. S. P.

Iterum ad opem tuã confugio, Amplisſime atq; Excellẽtisſime Domine, Amice plurimùm honorande, quam salutarem & meis & mihi haud semel expertus. Filiola mea quinq; annorum puella nudiꝰ quartus febri laborare cœpit; Recurrit illa singulis diebus circa horam decimam noctis & horâ tertiâ vel quartâ matutina, demùm cessat, frigus intensius est & molestius calore. Heri magnos sentiebat in plantis pedum dolores sub ipsum accesſionis initium; Tanta vis mali, ut paucis diebus multùm virium absumpserit. Cibo utitur non multo, nullo fere appetitu, post Paroxysmum, aliquo tamen antè ipsum. Quæ ætati, quæ viribus & morbo conveniant, optimè noveris, atq; ut præscribere ea velis & per hunc mittere tabellarium etiam atq; etiam rogo.

De me necesse habeo vetera queri. Maculæ istæ epaticæ, quas vocatis, nondum cessant, imò diffundi videntur in locos, quos nuper dixi, nec lien optimè habet.

Ægritudines enim & mala quibus hactenus colluctatus plurimis morbum ejus & vitia nimium

quantum auxêre. Urina antiquum obtinet colorem & plena est sabulosâ quadam materiâ, quæ, sit venia verbo, matulæ parietibus adhærescit, & ipsi quandoque supernatat urinæ: Si linteum illâ tingatur, rubeum inducit colorem & sentio aliquando renum calores. Juva me, quæso, tuo consilio & ipse rectissimè vale, ut valeant per te optimi quiq; Dab. Neo-Sedini XXV. Aprilis Ao. M.DC.LIII.

T. Amplitud.

Studioss.

L. C. S.

VIRO

Magnifico & Nobilissimo

D. L. C. A. S.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Filiolam Magnif. Tuæ febri decumbere non sine condolentis animi affectu intellexi, præsertim cum ex typo & periodis, diebus singulis recurrentibus quotidianam cognoscerem; Est enim tardæ & difficilis curationis præcipuè in infantibus accedente & virium langvore. Nascitur hæc febris ex humore pituitoso in venis mesaraicis putrescente, qui præparandus & evacuandus est.

Ad præparationem mitto mixturam non injucundi saporis; Ejus cochlearia duo vel tria singulis matutinis per triduum exhibenda cum jejunio duarum horarum.

Pro evacuatione præscripsi syrupum laxativum, cujus cochlearia duo ex decocto prunorum dulcium exhibenda sub auroram horâ quintâ matutinâ: à somno abstineat & elapso trihorio brodium carnis bubulæ vel gallinaceæ sorbeat non pingve & cum ovi luteo subactum. Si segniùs aut remissiùs processerit operatio nec ad minimum bis vel ter dejecerit alvus, sequenti die repetenda catharsis & sumenda syrupi hujus cochlearia tria idque ex intervallo quatuor vel quinq; dierum repetendum: subductâ morbi materiâ nisi remiserit febris, diaphoreticis reliquiæ discutiendæ & antifebriticis agendum.

Conveniens huic scopo erit pulvisculus antifebriticus perlatus avellanæ magnitudine tribus ante invasionem circiter horis ex quatuor cochlearibus aquæ nostræ antifebriticæ assumendus tecto corpusculo ad promovendum sudoris elicium, sed citra violentiam, præsertim si natura ad sudores minus fuerit proclivis, quod non facit sudor, præstat id tenuis Udor. Interea & humoris pituitosi generatio præcavenda viscerum & inprimis ventriculi roboratione. Intentioni huic inserviet Electuarium, quod mitto, si nucis castaneæ quantitate sæpiùs assumatur. Calorem febrilem temperabit, simulque vires reficiet liquor purpureus, cujus sæpiusculè

piusculè tam in ipso paroxysmo, quàm extra hunc cochlearia tria vel quatuor exhibenda; Extra autem ventriculi regio linimento præscripto bis de die manè & vesperi calidè inungenda.

Circa diætam non est, quod moneam, nisi, ut à piscibus & lacticiniis abstineat; & à potu nimio, præsertim inter æstus febriles.

Maculæ cutaneæ M.T. molestæ, vulgò quidem epaticæ dictæ, à liene magis dependent & peculiari indigent curatione, cui, si M. V. in vicino prædio, cum longè domo abesse nequeã, verno hoc tempore vacare libuerit, nulli equidem operæ parcam, funditùs ut eliminentur. Interea M.T. non minùs ac filiolam suavissimam meliùs valere precor.

Dab, Colbergæ d. XXVI. Aprilis Anno. M. DC. LIII. M. T.

Omni studio & fide devinctissimus

B. T. V. G.

℞. *Aq. nr. aperitiv.* ℥iij.
carduiben.
fenicul. ana ℥iß.
Syr. ex succo carduib. ℥j.
Spir. ⊕li gtt. vij M.
S. Mixtur.

℞. *Syr. nr. panchymag.* ℥iiij.
Extract agaric. ℈iß.
M. D. in fictili.
S. Laxierender Syrup auff etliche mahl.

℞. *Pulv. nr. antifebrit.*
perlat. ℈iß.
D. in pixide lignea
S. Pulver vor das Fiber.

℞. *Aq. nr. Antifebrit.* ℥vi.
D. in vitro.
S. Wässerlein vors Fiber.

℞. *Syr. violar. recent.* ℥iij.
Spir. ⊕li. gtt. xi.
Misce exactissimè
Postea affunde
Aq. nostr. Cord. frig. ℥ij.
Aq. nostr. Cord. frig.
ex succo cytonior. ℥iiij.
acetosell ℥iij.
Spir. Carduiben. gtt. xv.
M. S. Kühlendes und stärckendes Wässerlein.

℞. *Ol. nostr. stomachal.*
composit. ℥iß.
stillatit. nuc. mosch. gtt. ix.
citri gtt. vij.
M. D. in vitro
S. Oehl zum magen.

***

℞. *Conserv. rosar. ⊕lat* ℥iij.
Elect. nr. stomachal. ℥j.
Spec. aromat. rosat. ℈iiij.
Syrup. de corticib.
citr. q. s.
M. F. Electuarium
d. in fictili.
S. Lattwerge.

EPISTOLA VI.

De eadem

Ad

Ad
Amplissimum & Consultissimum VIRUM
DN. CHRISTOPHORUM CRüGERUM
Serenissimæ Principis Rügenvvaldensis Viduæ Consiliarium.
Dominum & Amicum meum Specialem

INcognoscendâ febri quotidianâ sæpissimè falluntur ægri, dum omnes illas, quæ singulis diebus exacerbantur, pro quotidianis habent, cum tamen plerumq; sint vel tertianæ duplices vel quartanæ triplices; Nullus tamen ambigo, quin rectè de hac, quæ te vexat febri, sentias, cũ omnia ferè quotidianæ indicia in Te conspirare videantur, corporis nimirum constitutio frigida & humida, habitus corporis obesior & albicans, ætas senilis ad pituitæ generationẽ apta, alimentorum viscidorum, qui præcessit frequentior usus, præcipuè pisciũ, quibus Te admodum delectari, non sum nescius. Arguit præterea hoc ipsum nocturna febris invasio, calor post refrige, rationem tardior, lentus, halituosus & inæqualis, unitio urinæ uti scribis albæ & tenuis, nunc crassæ & turbidæ.

Cum itaque hæc febris â pituita putrescente generetur, proximum erit eandem evacuare, quod ut commodè fiat, præparantia quædam ex incidentibus, attenuantibus & aperientibus præmittenda sunt e. g.

R. *Aq. hyssopi*
betonic
agrimon.
fœnicul.
Cichorij.
Card. ben. ana ℥ij.
Syrup. nostr. aperit. ℥iiij.
de absinthio ℥ij.
Spirit. ⊕*li. gt. xxv.*
M. pro 6. dosibus.

Hinc tempore quietis sive intermissionis phlegmagogum hauries in hunc modum adornatum:

R. *Decoct. nostr. laxat.* ℥iiß.
Magister. Agarici ℈j.
Pulv. Gialapp. gr. iiij.
☿*ri* ⊕*lat. gr. iij.*
M. F. potiuncula.

Postmodum ad sudorem ciendum febrimq; arcendam drachmam unam theriacæ vel mithridatii aut radicis cavæ ex haustu vini Rhenani albi horis circiter duabus ante invasionem ebibes, idq; ter vel quater & amplius, si opus fuerit, repetes.

Intereà ad prohibendam pituitæ generationem ventriculum roborabis tali Electuario:

R. *Conserv. rosar.* ⊕*lat.* ℥ij.
betonic.
rorismarin. ana. ℥j.
Condit. Zingib. Chinens.
Cort. citri

rad.

rad. Enulæ ana ℥ß.
Speci. aromat. rosat. ℈iiij.
Syrup. de absinth. q. s.
M. F. Electuarium.

Extra ventriculus inungatur oleo nostro stomachali composito vel applicetur Emplastrum stomachale Hartmanni.

Hæc si non profecerint, cum plerumq; pertinax & diuturna sit hæc febris, suadeo vomitivum sumas ex sale vitrioli albi & cerevisiâ tepidâ pingvi ex oleo & butyro.

Postmodum ♀o ⊕lato utaris per dies septem ex hydromelite Lithvanico vel Finnico.

Hinc Mechoacannæ albæ drachmam unam & rad. Gialapp. c. essentia Croci tinct. ℈ß. ex vino absinthite haurias cum jejunio 4. horarum & custodia.

Ex antifebricitis proderit pulvis meus perlatus ex aquâ nostra antifebritica duabus antè invasionem horis ter vel quater assummendus cum sudoris elicio.

Ventriculo denique subvenies Elixire meo stomachali ad guttas XX. vel XXV. ex cerevisia calida vel jusculo vini tenuioris cum pauco macere, croco & Saccharo præparato repetitimet per vices delibando.

Successum largiatur, in cujus manu omnia, scribo occupatissimus Colbergæ d. XIX. Novembris Anno M. D. XXXVII.

EPISTOLA VII.

De Febri quartanâ.

Ad
Reverendum & Doctissimum
DN. SIGISMUNDUM GISBERTUM CANTIUM.
Ordinis S. Brigittæ Monachum.

QUod ex frequenti ciborum sale conditorum fumoq; duratorum usu, sæpè minatus sum lienis vitium, hoc inter alia febris qvartana, quâ Te ultrà trimestre graviter affectû scribis, manifestè prodit. Ex salso enim, crasso & impuro chylo multùm materiæ feculentæ circa lienem, mesenterium & vicina viscera cumulatum est, quæ tandem putredinem concipiens in febrim exarsit, adjuvante & corporis constitutione melancholicâ.

Nunc quid agendũ sit, ipse vides. Abstinendum scilicet deinceps ab ejusmodi cibis, qui crassum feculentumq; succum generant, quales sunt carnes suillæ, bubulæ, cervinæ, leporinæ, avium palustrium, anserum, anatum, maximè verò si fumo exsiccatæ vel in muria aut aceto maceratæ sint: Vitanda etiã flatulenta omnia, legumina, brassicæ, fructus crudi, pisces pelagii, & palustres præsertim aëre siccati, panis azymus, furfuraceus, non satis coctus aut malè fermẽtatus & simi-

lia. Econtra utendum alimentis boni laudabilisq; succi & quæ facilè concoquuntur, ovis nimirum sorbilibus, pullis gallinaceis & gallinis, carnibus vitulinis, hædinis, avium montanarum, perdicum, phasianorum, turdorum; pisces sint saxatiles, fuduli, troctæ, lucius, perca, salmo recens, &c. Convenit & ptisana hordeacea cum passulis & anisi seminibus benè cocta, amygdalæ dulces, uvæ passæ, poma Borsdorffiana, pruna Ungarica &c.

Potus sit cerevisia defecata & absinthio, melissa, roremarino & scolopendrio condita, vel vinum Neccarinum aut Rhenanum non austerum.

Sed frustrà erimus in ciborum potulentorumq; apparatu victuq; meliorando, nisi quod feculenti humoris anteà cumulatum fuit, priùs eliminetur.

Hoc ut methodicè fiat & ordine.

I. Primo viæ comunes ab infarctu liberentur Enemate simplici vel prunis, aut passulis nostris laxativis.

II. Hinc Basilica seu Mediana brachii aperiatur, sangvisq; si niger & crassus prodit, copiosè, si tenuis & rubicundus parcè emittatur, vel quod meliùs, statim supprimatur.

III. Postmodum præparantia & concoquentia exhibeantur, quo nomine diebus intermissionis singulis matutinis mixturæ sequentis uncias quatuor assumes.

R. *Aq. nr. aperitiv.* ℥iiij.
fumar.
Cicborii ana ℥iij.
Card. ben.
borragin.
Endiviæ ana ℥ij.
Syrup. de fumar. ℥iijß.
de cicborio
ex succ. borragin. ana ℥ij.
Spir. salis gtt. xxx.
M. pro VI. dosibus.

IV. Quod coctum est, evacuetur usu istius potiunculæ:

R. *Decoct. nostr. laxat.* ℥ijß.
Pulv. Gilapp. præp. gr. xi.
Tinctur: ♀ *i gt. xi.*
M. F. potiuncula.

V. Verùm cum Augiæ hoc stabulum unâ operâ non repurgetur, interjecta unius & alterius diei quiete denuò præparantia & purgantia repetes, assumendo singulis matutinis uncias quatuor Syrupi nostri aperitivi cum aquis convenientibus diluti, e. gr.

R. *Syrupi nostri aperit.* ℥vj.
de pomis Borsdorff. ℥ij.
Aq. fumariæ
Cicchorii ana ℥iiij.
Aq. Card. bened.
Centaur. minor. ana ℥ij.
Spiritus salis gt. xxv. M.

Ad accelerandam coctionem etiam post meridiem duabus circiter antè frugalem cœnam horis delibes

libra Electuarii sequentis quantum cultri cuspide ter capi potest, quo & vires reficiuntur:

℞. *Conserv. fumar.* ℥ij.
rad. Cichorii ℥ij.
borragin. ℥ij
Cort. citr. condit. ʒvj.
Spec. aromat. rosat.
latific. Galen. ana ℈ij.
Confect. Alkermes ʒiij.
M. C. Syrupo Flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium.

Purgationi conveniet bolus:

℞. *Conserv. fumar.* ʒij.
Extract. fol. sena ℈ß.
Resin. Giallapp. gr. vij.
Confect. Alkerm. ℈j.
M. F. bolus sacchāro. conspergendus.

A boli hujus deglutitione superbibas cerevisiæ calentis haustum, subsequente quatuor horarum jejunio & custodiâ.

VI. Si nec sic satis purgatum fuerit, chalybeatis deinceps agendum, morbificusq; humor extracto Hellebori ritè præparato, eliminandus.

VII. Cæterùm nec sudorifera & quæ â proprietate prodesse credimus, prorsus omittenda;

℞. *Aq. nostr. antifebriticæ ex succis destillat.* ℥iiß.
Bezoardic. ℥j.
Spir. Theriacal. Camphorat. gr. xxv.
Misc. F. haustus ter vel quater duabus subindè antè invasionem horis assummendus provocatis sub lecto sudoribus vel:

℞. *Aq. panis secalin. c. vin. destillat.* ℥iiij.
Pulv. nostr. antifebric. perlat. ℈j.
M. F. potiuncula ter antè paroxysmum repetenda.

Verùm si hæc omnia exspectationi nostræ minùs satisfecerint, ut Saturninum hoc malum, valdè contumax est & refractarium; suadeo ipsa die invasionis, quinq; vel sex circiter antè invasionem horis pulvisculū purgantē, quem mitto, ex cerevisiâ calidâ ebibas, nihilq; cibi præter ptisanam hordeaceam cum passulis coctam, totâ die capias, certâ spe fretu, vel hoc ipso aut paulò pòst â Febri Te liberatum iri.

Si nihilominùs repetat paroxysmus, quod tamen raró accidit; Opiatam nostram antifebriticam duabus antè invasionem horis, ter si opus fuerit, assumes, primaq; vice scrupulum unum, alterâ duos, tertiâ tres sive drachmam unam ex haustu vini albi actu calidi ebibes, probeq; stragulis tectus, sudores elicies quousq; totum corpus iisdem diffluat habito tamen virium respectu.

Sic per compendium quasi multos DEI gratia â pertinacissima febri feliciter hactenus, quod præfiscinè dixero, liberavi, methodo

quidem inusitatâ, attamen rationali & experta, cujus ut parem sentias successum animitùs precor & sic meliùs te valere jubeo.

Dab. Colbergæ tertio Calend, Septembr. Anno M. DC. XXIX.

EPISTOLA VIII.

De solutione ☉lis & Febri quartanâ

Ad

Nobiliss. & Excellentiss.

DN. JOHANNEM MICHAELIS, Philosoph: & Medicinæ Doctorem ejusdemq; Facultatis in Academia Liepsiensi Professorem Publicum & Decanum, Celsissimi Principis Altenburgici Archiatrum, &c.

EDler und hochgelahrter insonders Großgünstiger Herr Doctor / Hochgeehrter sehr wehrter Freund/ denselben zu dienen bin und verbleibe ich stets bereit und kan auff dessen angenehmes zur freundlichen Antwort nicht verhalten/ daß ich zwar bey hiesigem Laboranten viel und öffters umb Communication des modi præparandi ☉potabile Ansuchung gethan/ aber noch zur Zeit nichts erhalten können/ ohn allein daß er endlich ultrò sich erbothen / sothanes ☉ potabile in meiner Gegenwarth zu præpariren und den Procefs zu weisen; Das menstruum aber könte er nicht offenbahren: Hat auch am Jungstverwichenen Oster-Dienstage nach Mittag in meiner Behausung den Anfang damit gemacht / folgender gestalt: Er nahm Sieben Ducaten purificirte dieselben per ♁/ hernach laminiret er ☉lem/ schnitte es in kleine Stücklein/ thät vier Loth ☿ij darzu machte ein amalgama drückte darnach den ☿ium per corium, so starck er könte / wiederumb heraus/ das übrige vom ☿rio ließ er außrauchen/ thät ☉ in einen kleinen Kolben/ goß ein Wasser darauff (Ich vermeine es sey Aqu. Regia gewesen) solvirte ☉lē darinen hernach goß er von dieser Solution ein wenig in ein Glaß hatte zwey grosse Flaschen mit zweyen unterschiedlichen Wassern bey der Hand/ goß aus jeder Flaschen simul & semel ein wenig darauff und sagte es würde in momento gantz kohlschwartz werden: Es erfolgete aber nicht / sondern es würde etwas dicke und graulecht / worüber er gar bestürtzet ward sagend es wäre ihm dieses sein Lebelang nie widerfahren/ ließ die eine Flaschen Wassers weg giessen: Sagte/ er müste es auffs neue machen were in etwas versehen. Des andern Tages nach Mittage kam er wieder und brachte das Wasser/ goß es mit dem andern zugleich auff die Solution; Da ward es alsobald im Augenblick gantz kohlschwartz/ setzte es weg und ließ es über Nacht versiegelt stehen/ des folgenden Tages war das Wasser wieder

gantz

ganz hell und klar/ am Bodem aber des Glases hatte sich ein kohlschwartzes Pulver gesetzt/ des Wasser goß er per inclinationem ab/ das schwartze Pulver thät er auff eine chartam emporeticam/ mischete ein wenig vom Oleo amygdalarum dulcium darunter/ sagte wann das Oleum nicht dabey wäre/ würde das Pulver über Nacht gar hart und liesse sich hernach nicht wol solviren. Des Morgens ließ er das Oleum davon abrauchen und gab mir des schwartzen Pulvers ein wenig/ welches man jederzeit reduciren und zu ☉ machen könte. Das übrige thät er in einen kleinen Kolben/ hatte wiederumb zwey/ aber gar kleine Gläslein mit zweyen unterschiedenen liquoribus angefüllet bey der Hand/ sagte/ daß dieses das rechte menstruum wäre wodurch ☉ radicaliter solviret würde/ also daß es zu keinen Zeiten könte reduciret werden. Diese beyde liquores goß er auff den calcem ☉lis in den Kolben/ ließ sie über gelindem Feur ebulliren; Da solvirte sich das Pulver in einen Blutrothen liquorem.

Diesen liquorem filtrirte Er per chartam emporeticam ließ ihn hernach über zimlich starckem Feure abrauchen/ biß es wieder zu einem Pulver ward; Wie er nun weiter damit procediren wird/ stehet zuerwarten und sol künfftig/ DEO volente, meinem Hochgeehrten Herrn fideliter communiciret werden. Ubersende hierbey ein wenig des ersten Pulvers mit A. signiret/ welches gar leicht kan wieder reduciret werden/ gestalt ich dann solches allschon versuchet; Ingleichen des andern mit B. gezeichnet/ welches ich biß dato auff keinerley Weise reduciren können/ wie mein Hochgeehrter Herr selbsten in examine befinden wird. Dieses Pulver lässet sich in quovis liquore solvirē uñ tingiret fast roht-braun. Ein mehrers habe ich noch zur Zeit nicht obtiniren können; Hoffe aber endlich ihm die Künste noch abzufragen. Was compendiosam febris quartanæ curationem anbelanget/ habe ich zum öfftern observiret/ daß circa æquinoctium vernum & autumnale dieses Fieber gar leicht kan gehoben werden/ da sonsten ausserhalb dieser Zeit nichts verfangen wil. Wann auch quartana absque usu medicamentorum sponte cessiret/ geschiet es circa æquinoctia gemeiniglich und wird man unter hundert nicht einen finden/ welcher ausser dieser Zeit davon genesen wäre/ forsan, quatenus secundum Hippocratem circa magnas cæli mutationes, sensibiles alterationes corporibus humanis accidere solent. Doch habe ich einen sonderlichen modum auch extra hæc tempora quartanas zu curiren. Das fundamentum curationis bestehet in convenienti evacuatione materiæ morbificæ; wel-

che ipso die paroxysmi muß angestellet werden / wann die humores eben in motu sein. Des Abends zuvor etwa hora una antè frugalem cœnā gebe ich pro digestione vom ☿ro ⊖lato gr. IX. vel ℈ß. ex jusculo cerevisiæ calidæ; Des Morgens folgende mixturam pro purgatione:

R. *Conserv fumar.* ℥iß.
Confect. alkerm. ℈j.
Pulv. mei Melanagogi
gr. XI. vel gr. XIII. pro natura & viribus ægri.

So bald der patient dieses eingenom̃en/muß er einen Trunck warm Bier darauff zu sich nehmen und 3. oder 4. Stunden fasten / hernach nichts mehres als ein Gärsten-Süplein zu sich nehmen / und muß die Zeit hirbey wol in acht genommen werden/ita, ut antè initium paroxysmi motus purgationis absolvatur. Auff diese Arth habe ich durch GOttes Hülffe ihrer viele à quartana felicissimè liberiret. Da der paroxysmus noch etwa recurriret/ welches doch selten geschiehet gebe ich pro sudorifero folgende potiunculam:

R. *Aq. nr. antifebr.* ℥ij.
Bezoardic. nr. ℥j.
Mixtur. simpl. ʒß. M.

Was den succum Multiberis, dessen Petræus in Nosologia disputatione XXXVIII. de Scorbuto gedencket / anreichen thut / ist selbiger dieses Orts unbekand; Habe neulich nach Koppenhagē an Ihrer Königl. Maytt. Hoff-Apoteckern dissfals geschriebē/so bald ich Antwort erlanget soll meinem Hochgeehrten Herrn davon Parth gegeben werden.

Herrn Augustum Haupt-Mann/ bitte ich/ nomine meo fr. zu resalutiren und seyn tractätlein de fontibus soteriis Hornhusiæ zu übersenden auch daneben zuberichten / ob selbige Brunnen noch im stande und ihre vorige efficaciam haben / verschulde diese Mühwaltungen hinwieder und thue hiermit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlichen Gnaden Schutz treuligst empfehlen / verbleibende.

Meines Hochgeehrten
Herrn

allezeit D[illegible]

Collberg am 24. Apr.
1647.

B. T. V. G.

EPISTOLA IX.
De diversis Febribus ex mala victus ratione.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Fratri unicè dilecto.
CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.
S. P. D.

MIror, Frater unice, cur durissimis his temporibus solita ad me scriptione tàm diu abstinueris. Neq; enim facilè te excusabunt occupationes tuæ cum paulisper tem-

temporis hoc requirat officium & ipse insuper infinitis militum curis tantum non obrutus nihilominus frequentius scripserim. Majorem igitur in modum peto, ut rupto silentio consilium tuum mihi communices circa morbos præsidiariorum nostrorum, qui in longiore itinere ex depravato victu [illegible] contractâ cacochymia nunc variis ægritudinum molestiis, maximè verò febribus quotidianis, tertianis, mixtis &c. cum gravissimis symptomatibus afficiuntur. Ego optimæ notæ inter hos viri con[illegible] paucis adhibitis feliciter re[illegible]. Nunc capitanei cujusdam uxor ante aliquot septimanas abortum passa in itinere, pari modo sollicitat paroxysmo quotidiano ad vesperam recurrente cum summa anxietate. Huic dentes nigricant flaccescentibus & marcescentibus gingivis in parte dextra. Ego necessariis medicamentis non satis instructus nec ægris nec mihi satisfacio. Rogatum igitur Te cupio, ut & consilio me tuo juves & missis unâ antif. briticis, pulvere [illegible] perlato aqua, &c. linimento [illegible] dentifricio antiscorbutico & succorum antiscorbuticorum libra [illegible]; sic Te Frater unicè cum tuis [illegible] diuq; vivere & valere precor. Treptoæ die 23. Novembr. M. DC. LIIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Silentii dica, quam mihi impingis, mi Frater, rectius in teipsum retorqueri poterat, qui forsan etiam nunc tacuisses, nisi Morbona ad scribendum Te impulisset. Dandum tamen aliquid Consulatui tuo officio si unquam, his certè temporibus & laboriosissimo & molestissimo. De me verò mitius statues, ubi annexas jam nudius tertius & quod excurrit ad Te exaratas, legeris non interrupti amoris testes. Sed ad rem; Cacochymia, quam ex victu pravo stationarios vestros pati scribis, indicat evacuationem; si viscera, quod plerumq; fit, labem contraxere emendationem.

Catharsin feliciter & tuto institues per ἀπόκρασιν præmissis & postmodum interjectis subindè præparantibus, quæ vim habeant incidendi, attenuandi, abstergendi: Est enim humor ex victu pravo collectus plerumque crassus, lentus & viscidus, quanquam interdum & tenuis qualis & serum & bilis, cumuletur, pro quorum mixtura, etiam remedia, ut nosti, variianda,

rianda. Delicatis ex præparantium censu commodè exhibetur ☿r. ⊕lat. Acidum ☿ri, fecula Ari, bryonæ, spr. ⊕li violatus, &c. ex jusculo carnium non pingui vel cerevisiâ calidâ;

Pro evacuatione infusum folior. Sen. cum agarico & Mechoacanna; decoct. meum laxativum, pilulæ benedictæ, vinum absinthites laxativum, Conserva fumariæ solutiva &c. Robustioribus pro digestione datur Syrupus noster aperitivus cum aq. hyssopi & fœniculi dilutus Oxymel simplex, vel si materia admodum tenax, squiliticum.

Pro purgatione pulvis noster solutivus, Extractum fol. senæ, Rhabarbari, Resina Gialappæ, species diaturbith. cum rhabarbaro &c. Quæ omnia pro abundantis humoris naturâ variare & accommodare, ipse noveris: Ego cum olim in castris essem nec diuturnæ curationi vacaret solis vomitivis quamplurimos à cacochymia liberavi, Victus meliorabitur cibis boni succi & facilis concoctionis, assis magis, quàm elixis. Accedat interdum abstinentia, temperantia semper.

Visceribus labefactatis conveniens est elixir proprietatis. Parac. Essentia mea hypochondriaca, pulvis cachecticus Quercetani, Electuarium meum chalybeatum, aqua nostra stomachalis, epatica splenetica &c. Cinamom. si calor subsit conserva rosar. Cichorii, spec. diarrhod. diatrion santal. & similia.

Quantum ad febres attinet, sive sint tertianæ, simplices seu duplices vel hemitritæi, aut quotidianæ vel mixtæ, aut erraticæ in omnibus caussa tollenda, quâ sublatâ tollitur morbus. Expediri autem hoc aliter nequit, quàm catharsi & diaphoresi, quibus præmissis μίασμα febrile specificis expugnandum. Mitto in hunc finem pulverem meum antifebriticum perlatum & aquam ex succis specificis destillatam. Utendi modum ipse calles. Commodè his miscentur guttulæ aliquod mixturæ simplicis, præsertim si putredo sit magna & malignitas insidietur.

In specie quod dentium nigredinem & gingivarum consumptionem in fœmina abortum passa spectat, vereor aliquid corruptelæ Scorbuticæ subesse ac proindè suadeo, succi antiscorbutici depurati cum sero lactis exhibeantur, modo lochia non ampliùs fluant aut menses, tunc enim à sero abstinendum & substituendus alius liquor conveniens.

Dentes & gingivæ fricentur linimento transmisso bis vel ter de die; Si non profecerit aliud præscribam efficacius.

Von-

Ventriculi noxam, quam nec calida nec frigida hactenus juvant, temperatis corriges, exhibendo spec. Aromat. rosar. cum conserv. rosar. ⊕lata & rob. ribium subactas, aquam item meam stomachalem, pulverem Birckmanni, cujus descriptionem habes in penuario meo &c. Extra fomentationes adhibentur ex absinthio, menta, baccis juniperi, rosis, caryophyllis & sacculo inclusis, in vino rubello coctis. A pastu deglutiantur grana aliquot mastiches lucidæ vel delibetur diacydonium, cum speciebus, aut marmelada stomachalis Mynsichti, &c. Instar omnium erit vinum meum stomachale suavissimi saporis. Si sic visum tibi fuerit, parabitur propediem. His vale & abruptæ per tabellionis festinationem scriptioni ignosce. Dab. Colbergæ XXIV. Novembr. Anno M. DC. LVII.

EPISTOLA X.

De febre putrida incerti typi.

DN. BALDASS: TIMÆUS, V. G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SOcrum meam graviter decumbere, quin ex aliorum relatione jam perceperis, Frater unice, parum dubito. Quia verò nondum remittit morbus, de eo ad te hisce referendum duxi. Initiò gravitatem corporis sensit insolitam donec die Solis sub vesperam frigus rigorem sentiret cum frequenti oscitatione & dolore dorsi. Nondum tamen lecto affigisse passa est. Die mercurii sequente, medicamẽto purgante usa sine omni molestia copiosè evacuata est, morbus tamen nihil remissior sub vesperam repetivit febriculæ speciem referens. Heri manè circa decimam paroxysmus cœpit duravitq; ad vesperam. Calor quasi nullus, pulsus celer, vires dejectæ, undè malignitatis subesse aliquid suspicor. Misi ergo hunc tabellionem ut necessaria, præsertim cordialia ex pharmacopolio vestro apportaret, simulq; à te consilium, quem ne vacuum remittas obnixè peto, Vale felicissimè. Scribo Treptoæ ad Rhegam die XXI. Octobr. Anno M. DC. XLVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri unico.

DN. BALDASS: TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

SOcrum tuam ad febrim putridam, cujuscunque tandem typi futura sit, inclinare, multis indiciis constat & rectè conjicis aliquid malignitatis subesse, id quod ex morbi tergiversatione & virium subitâ dejectione constat. Convenienter inter initia alvus subducta

est, secundum senis nostri monitum: Principio, si quid movendum est, move. Sed vellem & vena secta fuisset aut adhuc incideretur, ni vires prohibeant; parùm tamen sangvinis evacuandum, cavendo, ne die critico id fiat vel instante aliqua crisi.

Cæterùm putredini resistendum, calor febrilis, qui in profundo latere videtur, demulcendus & vires roborandæ. Primæ intentioni satisfaciet mixtura simplex cum aqua bezoardica, antifebritica, cordialibus frigidis temperata, qualem sub titulo Schweiß-Wasserlein transmittit Pharmacopæus. Propinabis de ea tribus matutinis continuis pro dosi cochlearia quinq; jejuno ventriculo imperabisque ut benè tecta per horam sudet in lecto, qui tamen si difficulter erumpat, vehementi elicio haud erit provocandus: Quod non facit sudor, præstat id tenuis udor.

Secundo scopo inserviet decoctum Cornu cervi cujus præparationem nosti. Poteris etiam de Syrupis transmissis aliquid cerevisiæ cui panis intritus sit, immiscere.

Tertiæ intentioni manum porriget aq. cordialis transmissa, cujus cochlearia duo vel tria sæpiusculè exhibebis. Est grati saporis & pro refectione virium egregiè facit.

Extra linteolum aq. nostrâ heroicâ imbutum subindè naribus admoveatur; Pulsibus verò acetum de rubo Idæo cum aq. rosar. mixtum applicetur. Interim quoq; danda opera, ut alvus quotidiè respondeat, quæ si segnior sit, nullo alio remedio excitetur, quàm suppositorio, vel enemate ex emollientibus & humectantibus vel si abhorret, Syrupo rosar. solutivo cum decocto prunorum. A fortioribus autem purgantibus omnino abstinendum. Ut autem DEus ex alto medicationi nostræ benedicat toto pectore precor. Scribo raptim & in somnum proclivis laboribus diurnis fractus, Colbergæ die XXI. Octobris Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XI.

De febri ardente continuâ.

VIRO

Nobili & Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Medico Electorali, &c.

JOHANNES TIDÆUS,

S. P. D.

Gloria summa DEO, sit gratia magna TIMÆO,

SIc meritò ab ardentissimâ & periculosa febri liberatus ovo. Scribi non potest, quàm subitò omnes corporis vires dejecerit hæc furia, tanto cum impetu, ut sustinere non potuerim, nisi cordialibus à te præscriptis subindè refectus

ãus fuissem. Nunc obtentâ per DEI gratiam victoriâ iterum ad munia consueta redire incipio, sed tremulo gressu: Sentire enim mihi adhuc videor quandam virium imbecillitatem & calorem præternaturalem. Quamobrem peto, confortans remedium mihi præscribat & per Æditumm hunc nostrum transmittat, sostri loco gallum offeret harum exhibitor Æsculapio donec meliora sequantur, quæ manu hac mea spondeo. Vale Vir Excellentissime, ut multi per te valeant. Dabam in aula Crangensi Dominica Reminiscere Anno M. DC. LII.

Reverendo & Doctiss.

DN. JOHANNI TIDÆO,
Aulæ Crangensis Pastori,
Amico veteri & dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

Literas tuas, Reverende Vir, Amice charissime, non sine delectatione legi, gavisus de obtentâ morbi certè periculosissimi victoriâ, DEUS, qui nobis DEUS est ad salutem, & JEHOVA Dominus, cujus sunt egressus ex morte, renascentem quasi valetudinem porrò firmet augeat & pristino vigori clementer restituat? Caloris præternaturalis si quid est residuum, usu electuarii, quod mitto, facile restingvetur, viribus etiam restaurandis conveniens, si singulis matutinis magnitudine nucis juglandis nondum decorticatæ assumatur. Optimum erit virium jacturam alimentis boni nutrimenti & facilis concoctionis resarcire. Man muß die verlohrne Kräffte ißo mehr in Küch und Keller/ als in der Apotecken suchen. Intelligenti satis. Vale. Dab. Colbergæ d. X. Martii Anno M. DC. LII.

R. *Conserv. rad. Cichor.* ℥iiij.
rosar. rubr. ℥iij.
Condit. lact. hispan. ʒvj.
flor. citri ℥ß.
Specier. diatrion santal.
diarrhod. ana ʒj.
Confect. Alkerm. ʒij.
M. cum syrupo acetosit.
citri q. s. F. Electuarium.

EPISTOLA XII.

De morbo Ungarico.

Ad

Magnificum & Nobiliss:

DN. HENNINGUM BORCKEN,

Hoch-Edelgeborner / Gestrenger Herr Land-Rath/ besonders günstiger Herr und Hochgeehrter Freund/ was derselbe wegen der Kranckheit/ so sich anitzo ihres Orts hin und wieder ereygnen thut/ an mich gelangen lassen / habe ich auß dessen eingehändigtem Schreiben zur Genüge ersehen und kan nach fleissiger Erwegung aller angezeigten Umbstände nicht anders judiciren als daß es die ins-

grassirende Sucht so mans ins gemeine die Haubt oder Vngarische Kranckheit nennet/sein müsse. Diese aber ist eigentlich ein hitziges stetswärendes und etlicher massen vergifftes Fieber daher es auch unter die contagiös Kranckheiten gerechnet wird. Entstehet gemeiniglich ex putredine humorum, darzu sich dann eine malignität gesellen thut / wie ex vehementia Symptomatum morbi pervicacia & tergiversatione, &c. Gnungsam zu spüren ist. Die Zeichen / dadurch diese Kranckheit mag erkennet werden/seind gemeinniglich diese: Erstlich wird ein Mensch matt und gleichsam zerschlagen in seinen Gliedern schwermühtig und verdrossen/ verlieret den appetit zum Essen/ etlichen wird der Mund bitter / bißweilen kömmt ein Frost und schauer/ bald eine Hitze darauff/etliche haben Kopffwehe/Angst zum Hertzen/Seitenstiche speyen Blut aus oder haben einen dürren truckenen Husten/ bluten aus der Nasen/ etliche kriegen den Durchlauff /andere sind gar hart verstopfet bekomen die Bräune und andere Zufälle. Es ist aber diese Kranckheit an sich selbsten gar gefährlich / Insonderheit / da nicht bald im Anfang durch bequeme Mittel derselben begegnet wird.

Derowegen so jemand oberzehlte Zeichen / oder etliche derselben an und bey sich vermerckte / derselbe soll alsobald zur Eröffnung und Reinigung des Leibes ein bequemes Clystier oder lindes purgans gebrauchen und des andern Tages gar frühe einen antidotum dadurch der Schweiß befördert werde / einnehmen/sintemahl das Schwitzen in dieser Kranckheit vor das vornehmste Haubtstück zu halten/ an welchem die gantze Curation gelegen/ denn der Schweiß ist eine universalis evacuatio totius corporis, so das gantze Geblüt reiniget/ die malignität à centro von der tieffe ad circumferentiam des Leibes herfür und hernach durch die poros oder Schweißlöcher gar heraus treibet; Es muß aber der Schweiß befördert werden durch alexipharmaca, welche putredini & malignitati resistire das Hertze auch beyneben stärcken und denselben Schutz halten.

Dieser Art ist nun die verordnete Schweiß-Lattwerge / so man derselben ein Quintlein schwer mit Cardobenedicten-Wasser und Rauten oder Rosenessig/ oder im Mangel dessen mit andern guten Weinessig zertreibet / sein warm austrincket und etwa eine halbe Stunde darauff schwitzet. Nach dem Schweiß soll man den patienten mit warmen Tüchern wol abreiben und ihm eine kühlende Labung oder Stärckung zu Erfrischung des Hertzens eingeben als irgend einen kräfftigen Juleb von Rosenborragen / oder Sauerampffer-Wasser gemacht / darunter etliche

Tropff-

Tröpfflein vom Spiritu ♁li oder Vitriolli mit Berberes/ Johannes-Treiblein oder Citronen-Safft vermenget sein. Insonderheit ist das verordnete Säfftlein sub lit. E. und K. in diesem Fall gar eine Edle Stärckung / und soll der Krancke fast alle drey oder vier Stunden etwa ein Paar silberne Löffelvoll davon einnehmen. So kan man ihm auch unterweilen frische Citronen mit Zucker bestreuet zu essen geben. Hierbey ist zu erinnern daß man die verordnete Schweiß-Lattwerge oder an Statt derselben hierbey verzeichnetes Schweißträncklein oder die Confectionem Orvietanam fast alle Tage / oder ja über den andern gebrauche/ und allezeit mit den stärckenden und kühlenden Säfftlein das Hertz entzwischen labe / und ob Patient schon nicht schwitzen könte / soll er dennoch obverzeichnete Schweiß-Artzneynen fleissig gebrauchen. Starcke Purgationes sind in dieser Sucht schädlich / denn dieselben das tobende und wütende Geblüt nur mehr und mehr turbiren und den Leib schwächen; Doch soll der Leib durch bequeme Clystier oder gelinde purgantia, da Verstopffungen vorfallen / offen gehalten werden. Aderlassen ist post diem quartum nicht mehr nützlich und muss auch im Anfang gar vorsichtiglich geschehen; Da Patient nicht sehr Blutreich / ist fast sicherer/ daß man es bleiben lasse es wäre dann daß grosses stechen in den Seiten verhanden wäre. Die vornembsten Symptomata oder Zufälle / so sich bey dieser Kranckheit finden/sind Haubtwehe/ Unruhe und übriges Wachen/ grosser Durst / böser Halß / bräune/ vieles Nasen bluten und Durchlauff rc.

Diesen allen wie man begegnen könne ist in meinem Teutschen Tractätlein de febribus malignis zu finden. Vor das Seitenstechen aber kan man einen oder zwey Löffelvoll Süßmandel-Oehl in Cardobenedicten oder Ephen (hedera arborea genandt) Wasser gebrauchen / und hernach eine Blase mit Camillen-Oehl gefüllet sein warm auff den Orth / da der Schmertz ist/ legen. Auch soll Patient von der verzeichneten tinctur öffters trincken und also forth im Anfang venam in brachio lateris oppositi eröffnen lassen.

Sonsten muß Patient in guter diæt gehalten werden und mit gesunden Speisen Krafftmüselein / Süplein von Eyern / Jure consumato caponis und dergleichen reficiret werden. Pro potu ordinario soll Patient ein gutes Gärstenwasser mit ein wenig Spir. ♁li zugemischet/ oder decoctum cornu cervi, cum succo citri gebrauchen: Bey dem Essen kan man einen Trunck Bier thuen / Wein aber ist schädlich.

Dieses habe ich in Eyle dem Herrn Land-Rath zur Nachricht aufsetzen wollen. Der Barmhertzige gütige GOTT wolle E. Gstr. und die Ihrigen vor dieser gefährlichen Sucht und allen andern Unfällen gnädig bewahren; Da Er aber dergleichen über sie verhengen solte/ zu verordenten mitteln Krafft und Segen geben auch dieselben zu erfreulichem effect und guter Gesundheit gedeyen lassen/umb Christi Willen.

R. *Herbar. malv. violar. parietar.*
Endiv. ana Mj.
Flor. chamamel.
Sambuc ana Mß.
Radic. alth. ℥ß.
Sem. 4. frig. major ex cort.
ana ʒj.
Paßul. minor. ℥iß.
Coq. ex s. q. aq. commun.
Colat. R. ℔j. *Adde*
Elect. lenitiv. ℥ß.
Caß. pro clyster. ℥j.
Sacchar. Thom. ℥j
M. F. Enema A.

R. *Decoct. flor. & fruct. ℥vj.*
Ebulliant in b.
Fol. sen. el. s. s. ℥ß.
Agaric. ʒij. Colat R. *℥iij.*
Adde Syr. rosar. solutiv. ℥ß.
M. F. potiuncul. B.

R. *Diascord. Fracast. ℥ij.*
S. Schweiß-Lattwerge auff etliche mahl. *C.*

R. *Succi acetosell. ℥iß.*
citri ℥j.
Aq. Card. bened. ℥is
Diascord. ʒj.
Specier. d. hiacynth. ʒij.
Syr. d. Succo carduib. ℥ß.
M. F. Potiuncula.
S. Schweißtränckhlein *D.*

R. *Vini granat. acidor. ℥ij.*
Rob. berber.
Succi citri ana ℥ij.
Syr. d. rubo Ideo.
de agresta
de nymphaa ana ℥j.
Confect. alkerm. ʒj. M.
S. Krafftsäfftlein *E.*
Vel. R. *Syr. corall. rubr. ℥iij.*
perl. Orient. ℥ij.
Succi citri ℥iij. M.
S. Säfftlein F.

R. *Flor. pap. errat. Mij.*
Affunde
Aq. scabios. carduiben.
heder. arbor. ana ℔j.
Spir. Sulphur. q. s. ad gratam aciditatem. Mixta stent in loco calido per ℔. *VII. Colentur per manicam Hipp.*
In colatura dissolv.
Syrup. pap. errat. ℥iiß.
Succi sangvisorb ℥j. M. S. tinctur.

R. *Ol. amygd. dulc. ℥iij.*
chamamel.
Lilior. albor. ana ℥iß.
M. S. Oel in die Blase.

EPI-

EPISTOLA. XIII.

De Febri malignâ.

DN. BALDASS. TIMÆO, V. G.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.

Salutem & amorem.

NEscio, mi Frater, quo loco apud te sint res meæ quod longiore jam intervallo nullæ tuæ ad me veniunt literæ insolito prorsus silentio. Quæso Te illud tandem rumpens per harum exhibitorem scriptione tua me digneris. Affectus ille qui Campenses hactenus afflixit, Caminenses nunc exercet & hic quoque non nemo simi liter laborans die quinto vitam finiit. Is de cordis anxietate, calore totius & siti questus, quarto delirare cœpit, quinto subitò exstinctus est.

Si otium Tibi est, quæso hoc de malo paulo fusiùs differas scripto, cum remediorum recensione.

Si excursurus es in Hortulinum tuum, vocatus libens comparebo; non tamen proxima die solis, quâ sacræ Synaxeos usu animam expiare constitui. Nollem tamen protrahi conventum hunc nostrum, quod sunt alia quædam de quibus consilium tuum experto, coram rectiùs proponenda moram verò vix ferentia: Vale frater unice & amicissimè salve una cum conjuge & liberis. Dab. Treptoæ d. VII. Maij Anno M. DC. LIX.

DN. D. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

Salutem & amoris fraterni constantiam.

PArcus in scribendis ad Te literis quod sum, dilecte Frater & infrequens non est quod mireris, cum scias me dies noctesque ferè nihil aliud agere, quàm scribere. Vehementer enim & quandoque importuniùs à multis urgeor & parùm abest quin

- - - Sollicitæ capiant me
tædia vitæ,

Nisi mentem ad summi Numinis immutabile illud decretum reflecterem, quo voluit, ut in sudore vultus vescamur pane nostro. Erit aliquando quæ nos in requiem reponat dies, modò intereà fungamur officio nec laborum simus impatientes, ad labores nati.

Morbus qui elapso autumno & sub initium hyemis Campenses exercuit, febris maligna fuit, per contagium eò delata, quanquam minùs perniciosa cum plerique sumtis alexipharmacis eva-

evaserint ; Nihil autem ex horum censu magis profuit Diascordio Fracastorii, cujus solius usu bis tervè repetito, multi convaluerunt: Dedi robustioribus drachmas duas, reliquis unam ex aceto meo Bezoardico, cum aquis calendulæ, scabiosæ & carduibenedicti diluto, provocatis sub lecto sudoribus. Nonnullis pari successu exhibui emulsionem Cratonianam ex seminibus Carduibenedicti napi, &c. addito pulvere meo contra Febres malignas, cujus descriptionem habes in penuario meo pharmaceutico titulo de anti febriticis.

Pro restingvendo calore febrili & siti roborandisque viribus præscripsi Jolabium ex aquæ acetosæ, borraginis endiviæ, &c. Si major esset malignitas, quàm cordis anxietas & inquietudo ostendit, exhibui decoctum cornu cervini cum syrupo acetositatis citri affatim bibendum repetito subindè & alexipharmacorum usu. A phlebotomiâ & purgantibus abstinui, quod sciam in malignis plerumq; esse exitiosa. Alvum tamen clysteribus ex suppositoriis in officio detinui & sic plerique imò omnes, qui alexipharmacis tempestivè & inter initia usi sunt, DEI gratiâ evasêre.

Fusiùs de hoc disserere, uti vis, nunc quidem impedior, Stargardiam vocatus, faciam tamen quamprimùm rediero.

Cæterùm si in Hortulino nostro me convenire placuerit, mi frater, næ, rem mihi feceris gratissimam: Ego, DEO volente, redux conjugem meam phtisi & hecticâ, ut nosti, male affectam eo deducam ut famoso illo remedio, lacte scilicet caprino ibidem commodiùs utatur, simulque loci amœnitate, aquarumque & aëris salubritate, paululum reficiatur, ipseque, aliquandiu illic subsistam. Ab occasione itaque tunc erit ad nos visere, modò intereà nihil interveniat impedimenti. Equidem à proposito hoc vel ob suavissimæ conjugis valetudinem, facilè me dimoveri non patiar. Vale scribo Colbergæ die IX. Maij Anno M. DC. LIX.

EPISTOLA XIV.

De eadem.

DN. BALDASS. TIMÆO, V. G.

Fratri suo unico

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

ÆGrâ manu dejectisque fatis viribus ad Te, Frater unice scribere tristia hæc cogit necessitas. Postquam ex Hortulino tuo disces-

discesseram noctè apud ægrotum, quo vocabar, inquierâ domuitionem molitus tandem Gützlafshagam veni ibique bihorium circiter dormitando insumpsi; Inde iterum digressus inter matutina frigora tandem domum redii horrens totus; mox incalescere & sitire tota die, sub noctem sudare, & inquietius dormire visus. Mane malum augescere sentiens sangvine misi incisa basilicâ brachii dextri, ex quo meliùs quidem habere mihimet videbar, sed vix elapsis horis tribus aut quatuor aliter sentire morbus docuit. Ex eo tempore inquietudo & anxietas, præcordiorum angustia, capitis dolor, oculorum caligo, sitis molestissima, corporis lassitudo, quasi omnia ossa confracta sint, afflictum tenent. Somnus exiguus isque inquietus turbulentis somniis. Ventriculi quoque vitium subesse vomitus & malignitatem enumerata tanto agmine involantia augurare videntur. Tu, mi Frater, pro tuo in me amore, citò mihi ut consulas & restitutioni insudes, rogo. Plura nequeo. Scribo Treptoæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri unico
Dn. BALDASS. TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

Literas tuas, dilectissime Frater, morbi nuncias non sine magna animi consternatione legi. Ex signis enim à te descriptis, febrim malignam haud obscurè colligo, cujus eventus, quàm sit dubius, ipse nostri. Bene tamen sperare jubet virium adhuc constans vigor, si tabellario fides habenda est. Ego, DEO valente, crastinâ die accurram instructus, quibus ad expugnandum hoc malum opus fuerit, medicinis. Interea minimè cunctandum, Enema quod mitto, hac ipsa vespera injiciendum. Hinc aquæ cordialis bezoardicæ cochlear unum atque alterum sæpiusculè delibandum, pulsibusque & fronti epithemata præscripta tepide applicanda. Sudoribus eliciendis optimè conveniet emulsio Cratonis ex seminibus carduiben. napi &c. Adjunxi pulvisculum ex lapide bezoar & unicornu bipartitum. Ejus dosin unam cum dimidia parte emulsionis sumes & sudabis crastino mane; Alteram postero die sub auroram eodem modo capies provocatis in lecto sudoribus. Ad restingvendum calorem frebrilem & inde natam sitim mitto Jolabium; Ejus quantum libuerit, hauries per intervalla; Cui scopo & mala citria inservient, quorum duo, cum plura haberi nunc quidem nequeant, largior. Exhausto Jolabio vellem decoctum Cornu Cervi biberes cum Syrupo acetositatis citri &c. A vino abstinebis, non minus, ac

 àco-

à cerevisia vestrate validâ, tenuiore contentus.

Hæc in antecessum præmittere volui, de cœteris coram agemus. Interea DEus Te servet, mi Frater. Scribo raptim & juxta lachrymas. Colbergæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

EPISTOLA XV.

De Febrium malignarum brevi & succinctâ Curatione.

BALDASS: TIMÆUS, V. G.

DN. JOHANNI MARCO, Amico dilecto.

S. D.

SUccidiis, Amice dilecte ægrè caret res culinaria, id quod ex privatione mecum agnoscit filius; Quare sibinas miseris, næ rem feceris utrique gratissimam; modò non sint rancidæ aut siliquis pasti fædo de corpore porci: Nihil enim ex hoc genere placet nisi quod Glandibus aut dulci pingescit munere fagi.

Linum quod emi vis, abundè quidem hei; prostat, sed sequioris notæ & magni pretii. Misissem, nisi dissuaderet Conjux, mercis hujus optimè gnara. Sed hæc quidem de his; Nunc & ad ea, quæ artis nostræ sunt, respondeam, Recte olim Archigenes, semper attendendum esse, quod communiter grassatur: Id quod & te forsan monet ut ægrotum tuum ad febrim malignam inclinare metuas. Ne ergò desideriis tuis deesse videar, ecce brevem & succinctam, quâ in his febribus curandis feliciter hactenus utor, methodum & remedia: De causis enim abundè tibi constat. Primo communes vias leni aliquo pharmaco, quale est decoctum nostrum laxativum vel Clystere conveniente ab infarctu libero. A fortioribus omnino abstinendum, quibus, ut annotavit Sennertus libro 4. de febrib. Cap. 11. multi febre maligna correpti occisi sunt, & compertū est, quosdam cum purgationem, quâ corpus à morbo præservarent usurpassent ac fomitem febris malignæ jam circumferrent, humoribus agitatis intra paucos dies mortuos esse. Rationem tradit Petrus à Castro tractatu de febrib. malignis sect. 7. c. 15. quia præter insignem agitationem talis orgasmus malignis humoribus imprimitur, ut in nobilissima viscera quamprimum irruant eaque immani & virulenta qualitate corrumpant. Leniter itaque tantum & mox inter initia evacuatis primis viis, sangvinem, ni quid prohibeat detraho vel ex vena cubiti, vel si menses supressi sunt, aut hæmorrhoides, ex talo. Sic namque à corde longius retrahitur

bitur virulentia & naturâ aliqua parte oneris, quo premebatur levata reliquum facilius superat, quin & calor eventilatur, obstructiones reserantur & ipsa putredo coercetur.

Post modum malignitati exstirpandæ totus incumbo, exhibendo per vices alexiteria minus calida, pulverem scilicet Cæsaris rubeum, alexipharmacum Foresti, bezoardicũ Sennerti, Confectionem Orvietanam, de hiacyntho, Antidotum Philippi II. Hispaniarum Regis, Diascordiũ Fracastorii, aquam meam bezoardicam, cum aqua cordiali frigidâ temperatam, syrupum Prævotii contra febres malignas mixturam simplicem & id genus alia. Frequentior tamen mihi usus est Emulsionis Cratonianæ, quæ ex seminibus napi, cardui benedicti. citri &c. componitur. Sic & efficacissimam sæpe deprehendi mixturam meam diaphoreticam, cujus hæc est descriptio:

R. *Aqu. nr. contra febr.*
malignas ex Succis ℥vj.
bezoard. ℥ij.
Cardial frig. ℥ j.
Confect. Orvietan ʒij.
de hiacyth. ʒj.
Aceti nr. theriacal. ℥j
M. datur ab ℥ij.
ad ℥iij *vel plures.*

Interdum grana aliquot lapidis bezoar vel unicornu immisceo. Imminutâ aliquantulum materiâ, brachiis & cruribus vesicatoria applico, quibus citra virium debilitatem materia maligna ab interioribus ad circumferentiam corporis evocatur; Maxime autem tunc conveniunt, quando exteriora frigent, interiora autem uruntur, vel si capitis dolores, deliria aut convulsiones ægrum infestent. Dum hæc fiunt, subinde aliquid medicaminis exhibeo, quo vires reficiantur, calor attemperetur, humorum ebullitio restingvatur & putredini malignitatique resistatur. Conveniens huic scopo inter alia est Electuarium, quod sic componitur:

R. *Conserv. rosar.* ⊕*lat.* ℥iij.
acetosell. ℥ij.
borrag. ℥j.
Condit. cort. citr.
Rad. cichor.
Scorzoner ana ʒvj.
Spec. d. hiacynth. ʒj.
Confect. Alkerm. ℈iiij.
Syr. rubi Idæi q. s.
M. F. Electuarium.

Magis tamen arridet Julabium, quo & sitis egregie compescitur:

R. *Aqv. acetos.* ℔ *j.*
borrag.
Endiv ana ℥iiij.
Scabios. ℥iij.
Vini granat. acidor.
Rob. berberum
Syr. d. rubo Ideo ana ℥ij.

Flor. rhead. ℥j.
Succi citri recent. expressi ℥iij.
M. F. *Jolabium.*

Egregiè in hunc usum facit decoctum Cornu Cervi:

℞. *Rasur* C. C. ℥iß.
Affund. spir. ⊕*li* ʒiß.
Aq. font. puriss ℔vj.
Coqv. ad remanent. ℔iiij.
In colatura dissolve
Syrup. acetosit. citri ℥iiij.
berberum ℥ij.
rubi idæi ℥ij. *M.*

Diætam inter initia præscribo tenuem ex ptisana hordeacea, panatella, jusculis carnium & cerevisiarum, amygdalarum dulcium, si alvus sit laxior: ex passulis & prunis, si adstrictior. Postmodum & carnes concedo vitulinas, hædinas, avium montanarum, caponum, pullorum cum acetosa, borragine vel citro coctas. Pro potu ordinario laudo cerevisiam Colbergensem probè defæcatam vel Barthensem aut servestanam & si haberi potest, Strigensem, qua in febribus ardentibus & malignis nihil salubrius & palato suavius. Cæterum & Symptomatibus, si quæ urgent, subveniendum;

Capitis dolores initio oxyrrhodinis postea ungvendo Alabastrino vel epithemate ex nucleis persicorum & aqua verbenæ, sambuci, betonicæ &c. demulceo,

Vigilias emulsione seminis papaveris cum aquâ nostrâ hypnotica extracta vel laudano opiato probè correcto, si opus est, depello cum cautione, ne instante crisi hoc fiat & parcius.

Ad avertenda deliria & convulsiones, revellentia præscribo, clysteres, cucurbitulas, vesicatoria, epithemata, & gallinarum vel columborum pullos per medium, dum adhuc vivunt, dissectos capitique calidissimè impositos.

Eodem fine & frictiones extremorum instituo. Faucium & lingvæ ariditatem gargarismis refrigerantibus & humectantibus vel butyro recenti non salito aut flore lactis caprilli cum tantillo nitri mixto feliciter emendo.

Sitim Jolabia supra descripta compescunt. Si vehementior sit, nitrum in aquâ convenienti solutum exhibeo, excelles & probatissimum febrium ardentium refrigerium. Alvi fluxum miva cytoniorum & tormentilla quocunque modo sumta sistit; obstructiones enemata laxant. Lipothymiam denique & Syncopen cordialia bezoardicis mixta depellunt, præsertim si & odorifera naribus cordiq; & pulsibus epitemata convenientia applicentur. Civem vestrum phtisi scorbutica, nunc etiam pleuritide affectum quod attinet, rectè initio vena lateris affecti, postmodum etiam oppsiti secta est, illa revul-

revulſionis, hæc evacuationis gratia. Ex antipleuriticis decoctum noſtrum vel centies nobis expertum exhibebis, cum nihil in eo contineatur quod non & ulceri pulmonum conducat.

Superata pleuritide lac caprinum, in quo Veronica, tuſſilago, ſcabioſa, cerefolium, piloſella, cochlearia naſturtium & bekabunga ebullierint per integrum menſem affatim & ni quid prohibuerit ter de die bibat.

Eventum, qui admodum dubius, DEO committes. Vale.

EPISTOLA XVI.

De variolis & morbilis.

Nobiliſſ. & Excellentiſſ.
DN. BALDASS. TIMÆO, V. G.
JONAS STAUDIUS
S. P. D.

VAriolas pariter ac morbillos in toto hoc collimitio graſſari Excell. Tuæ ex aliorum relatu procul dubio innotuit. Ego cum non ſolum meis, ſed & Nobilium quorundam liberis, quorum duodecim ſub manu & inſtitutione mea domi alo, idem malum metuam, Excell. Tuam ſummopere rogatam volo, ut curationem utriusque morbi & remedia communicare nobis non dedignetur. Medico hic deſtituimur miſeri, nec habemus tempore neceſſitatis, â quo petamus auxilium, niſi DEum, qui noſtrum eſt refugium. Sed cum per media agat, nec fruſtra medicinam è terra creaverit altisſimus, abſit ut eandem aſpernemur vel negligamus, id quod viri inſipientis eſſe Syracides cenſet. Non dubitamus quin Exc. Tua, ut ante hac in aliis, ita etiam in his noſtris deſideriis & neceſſitatibus pro ſingulari humanitate & benevolentia ſua nobis ſit gratificatura, id quod reipsâ demereri annitemur. Vale Dab. Cammini d. VI. Septembris Anno M. XXIX.

Reverendo & Doctiſſimo
DN. JONÆ STAUDIO,
Eccleſiæ Camminenſis Symmyſtæ, &c.
BALDASS: TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

QUam Variolarum morbillorumque Curationem â me petis, Reverende & Clarisſime Vir, eandem multi hactenus à me flagitarunt. Conſignavi itaque nuper hoc nomine quædã horũ morborũ remedia una cum utendi applicandique methodo & aliis quæ ad Symptomatũ etiam amolitionem faciunt. Ea per Caratium me veſtrum Eichmannum propediem

hinc ad vos rediturum transmittam; Nunc enim ob tabellionis importunam ferè festinationem describi non potuerunt.

Tu interea cum Tuis & liberis & discipulis cum ab his tum aliorum morborum insultibus immunis & integer vive & Vale. Scribo Colbergæ, d. XI. Septemb. Anno M. DC, XXIX.

I.

Beschreibung und Ursachen der Blattern und Masern.

DJe Kindes-Blattern oder Pocken sind weiß-röthliche Blattern/ welche wie Blattern von heissem Wasser gebrandt/ oder wie Wartzen am gantzen Leibe auß dem dücken bösen Geblüthe aufschiessen/ mit Schmertzen schwären/ eytern/ und abfallen.

Die Masern aber sind jückende Flecken/ welche nicht eytern/ wie die Blattern/ sondern gemeiniglich in sieben/ oder auch wenigern Tagen vergehen/ ohn einigen Merckmahl/ die sie hinter sich lassen.

Die näheste materialische Ursache der Blattern und Masern/ ist vornemlich eine sonderliche Unreinigkeit auß dem Mütterlichen Geblüthe dem Menschen angebohren/ sintemal das Geblüth/ davon die Frucht in Mutterleibe ihre Nahrung hat/ unrein wird; wo nicht auß andern Ursachen/ doch darumb/ daß es so lange Zeit umb die Mutter sich verhalten muß.

Solch unrein Geblüth sauget das Kind/ vornehmlich/ wann es nun grösser worden/ in sich/ welches den Gliedern eine gleiche Unreinigkeit angebiehret/ davon darnach auch die gute Nahrung welche das Kind bekomt/ verderbet und jenem gleich gemacht wird; Diese böse unartige Feuchtigkeit lieget nun eine Zeit lang im Leibe gleichsam stille und verborgen/ bis sie entweder von böser Lufft/ oder einem innerlichen oder auch äusserlichen anklebenden Gifft (insonderheit wann man mit andern/ so an den Blattern oder Masern kranck liegen/ umbgehet) und dergleichen Ursachen erreget wird; Alßdann ergiesset sie sich in das gantze Geblüth/ machet dasselbe gleich wie ein Sauerteig gähren/ kochen und auffwallen/ bis sich das unreine von dem reinen scheide uñ außgetrieben werde/ und zwar die Blattern kommen auß dem gröbern und häuffigern/ die Masern von dem dünnern und wenigern/ doch fast hitzigern Theil/ sothaner Feuchtigkeiten.

II.

Unterscheid der Blattern uñ Masern.

1.

DJe Blattern sind kleine Blasen/ so gemeiniglich am gantzen Leibe

auß-

außfahren / am ersten wie Nadelknöpffe gestalt / darnach wie Wartzen auffwachsende weiß-röthlicher Farbe. Die Masern aber sind breite nicht erhabene Flecken / am gantzen Leibe außschlagende / denen Flöhe-Placken gleich.

2. Die Blattern schiessen auff mit Schmertzen und grossen Jücken / aber in den Masern ist beydes leidlich und kommen auch geschwinde heraus doch mit grösserm durst Hitze und Fieber.

3. Die Blattern schweren und werden voll dünnes Eyters, darnach welck und bekommen Grinde / welche dann abfallen: Die Masern stehen schwerlich über sieben Tage darnach vergehen sie oder werden ja kleiner.

4. In den Blattern ist eine grössere Auffwallung (ebullitio) als in den Masern.

III.

Zeichen der Blattern und Masern.

1.

Das Haupt thut wehe und ist schwer / die Schläffe hupffen sehr / in der Stirn klopffet und hammert es.

2. Der Rücken thut wehe besonders umb den rückgrad.

3. Der gantze Leib ist schwer müdig und fühlet gleichsam ein stechen und jucken in der Haut / die Nasen und Ohren krimmert / niesen ...

5. Der Schlaff ist unruhig und fahren die Krancken öfftere darinnen auff / bißweilen schlägt zu Unsinnigkeit / schweres Gebrechen Krampff und dergleichen.

6. der Athem wird schwer und befindet sich eine Engigkeit umb die Brust mit einem Husten.

7. Der Krancke dehnet sich und gehnet offt / zittert mit den Händen und Füssen.

8. Die Augen werden entzündet und voll Wasser oder sehen nur wässerig aus.

9. Das Gesicht und die Augen geschwellen und sind bald roht bald wiederumb bleich der Mund wird trucken / der Hals heischer.

10. So ist auch ein unnachlässig Fieber (Synocha) dabey.

11. Umb den dritten oder vierdten Tag lassen sich an dem Haupt sehen kleine Blattern wie Hierse-Körner oder Nadelknöpffe / oder nur rohte Flecken / welche immer häuffiger und grösser werden und entweder in die Höhe wachsen wie die Blattern / oder in die Breite / und sind Masern.

12. Das auch die innerlichen Glieder angegriffen werden / kan man aus deroselben Anliegen erkennen / sind die Därmer verlätzt ist ein durchlauff und wehe im Leibe verhanden / hat die Lunge Schaden / ist ein schwerer Athem / Engigkeit umb die Brust und Hust dabey. Ist der Magen ange-

angegriffen findet sich ein Brechen und so fortan.

IV.

Zeichen ob die Blattern und Masern gefährlich sein oder nicht.

1.

EIne gute Anzeigung ist es wann die Blattern klein oder ob sie schon groß sein / das doch / nach dem sie anschlagē die bösen zu Fälle nachlassen / und der Kranck sich etwas besser befindet / der Athem leicht / kein Husten / dabey / kein Durchlauff / kein brechen kein Ohnmacht / keine Angst kein Aberwitz.

2. Wann die Blattern anfänglich roth / hernach weißlicht sein / weich rund von einander unterscheiden / geschwinde reiff werden und nur an den eusserlichen Gliedern sein.

3. Böse ist es wann die Blattern oder Masern bald wieder ein schlagen wann grosse Heyserkeit / übelschliegen / Magenwehe / Eckel vor den Speisen / Krampff und Jücken / stetig wachen oder schlaffen dabey ist.

4. Die rothen sind besser als die gelben / die blauen braunen und schwartzen sind die ärgsten.

5. Die weissen sind mittelmässig / böse sind auch die harten die gepflerschten und dicke in einander stehende / besonders so in der mitte ein schwartz Punctlein ist.

6. Das ärgste Zeichen ist / wann der Stulgang / oder auch der Harn grüne / schwartz oder Blut roth ist / bevorauß wann der Krancke sehr schwach ist.

9. Die an den Blattern sterben ersticken entweder an der Bräune und wegen des Halses von der Blattern verschwellunge oder gehen in einer Ohnmacht unter aus mangel der Kräffte und daß die Geister vom Gifft gar verderbet sein / oder sterben am Durchlauff.

Gleicher Weise soll man auch urtheilen von den Masern. Gute Masern sind welche roth oder bleich sein und die geschwinde außschlagen also daß die Zufälle darauff nachlassen.

Böse sind die schwartzen / Blattern / grünen und die bald wiederumb einschlagen.

V.

Wie die Blattern und Masern zu heilen.

1.

SObald man vermercket / das sich die Blattern oder Masern bey einem Menschen sich finden wollen / welches aus oberzehletē Zeichē leichtlich zu spüren ist / soll man alsobald der Natur mit dienlichen Mitteln / welche die Blattern oder Masern heraus treiben zu Hülffe kommen: Nehmet derowegē von dem verordneten Pulverlein zu den Pocken uñ Masern vor eine vollkoñene erwachsene Persohn drey Messer-Spitzen voll giesset des austreibē den Pockenwassers 5. oder 6. Löffel voll darauff rühret

rühret es wol unter einander und lasset es den patienten fein warm außtrincken/decket ihn im Bette wol zu und lasset ihn ein wenig damit schwitzen auch nicht trincken oder essen biß 1. oder 2. stunden passiret/ wiederholet solches alle Tage 2. mal des Morgends und Abends so lange biß die Blattern oder Masern vollkommener heraußgetrieben seyn / wiewol nicht nöthig/ daß der Krancke allemal hiermit schwitze / wann er sich sonsten nur fein warm hält.

Einer Person / welche noch unter 14. Jahren ist / soll man von obigem Pulverlein nur 2. Messer - Spitzen voll und des Wässerleins 5. Löffel voll eingeben / ist sie dann unter 9. Jahren mag man eine Messerspitze voll des Pülverleins und 4. Löffel des Wässerleins gebrauchen.

Kleinen säugenden Kinderlein / kan man allein von dem Wässerlein Abends und Morgends einen Löffel voll eingeben. Will man etliche gran Bezoarstein/Einhorn/ Hirschhorn / Perlen darzu thuen ist es so viel kräfftiger.

Der Ammen soll man alle Morgen und Abend einen guten Trunck warm Bier / darinnen Alant oder Bibenellen Wurtzeln gekocht seyn/zu trincken geben.

2. Weil sich bey den Blattern und Masern ins gemein grosse Hitze und Mattigkeit befindet / soll man den Krancken zu Linderung der brennenden Hitze und Stärckung des Hertzen öffters einen zwey oder drey Löffel voll mehr oder weniger nachdem die Person ist / von dem Kühl - und Kraft - Wässerlein eingeben.

Auch kan man unter dieses Wässerlein ein wenig von der Confection alkermes oder zubereitete Perlen/ Bezoarstein und dergleichen vermischen und dem Krancken eingeben.

3. Hierbey soll man beydes die innerlichen als eusserlichen Glieder besten Fleisses bewahren daß sie von den Blattern oder Masern keinen Schaden nehmen: Unter den inwendigen Gliedern soll man vornehmlich gute Achtung geben auff den Mund / die Lunge / den Magen/ die Gedärmer und Nieren.

Den Mund zu bewahren ist unten verzeichnetes Gurgul - und Mundwasser sehr dienlich und offters bewehrt befunden.

Ist dann grosse Heyscherkeit dabey/ so nehmet süsse Milch einen halben Stoff und rein Brunnenwasser anderthalb Stoff / lasset es halb einsieden und rühret es unter dem sieden stets umb / man soll aber von diesem nichts verschlingen sondern nur damit gurgeln.

Kleinen Kindern so nicht gurgeln können / mag man ein wenig Granaten-Safft/Maulbeer-Safft oder Violen Syrup einstreichen / der Lungen ist insonderheit dienlich der blaue Violen - Safft der Syrup

Rr von

von den rothen Brustbeerlein / jujubæ genant / RosenZucker / Rosen Syrup, Traganth-Küchlein / und insonderheit das Brust-Säfftlein / welches unten verzeichnet, so man dessen dem Krancken offters ein wenig eingiebet.

Den Magen kan man bewahren mit Quittensafft / so man dessen bißweilen einen Löffel voll einnimmet / wann er aber schon verletzet ist / (welches man aus dem steten Brechen Eckel und Grauen vor der Speiß erkennen kan) soll man dem Krancken etwas vom Corallen Syrup, Granaten Wein / oder unzeitigen Trauben-Safft eingeben und eusserlich das emplastrum de crusta panis fein warm auff den Magen legen / und dem Krancken geröstet Brod mit Weinessig besprenget vor die Nas:n halten.

Den Därmen ist nichts zuträglichers / als so man Linsen in Wegebreit Wasser 2. mal kochet / die erste Suppe wegthut / die andere dem Krancken zu trincken giebet.

Die Nieren verwahret und heilet zugleich das Bluthharnen / die emulsion oder Milch / welche zu Ende beschrieben ist. Zu bewahrung fast aller innerlichen Glieder ist: sehr nützlich folgendes Tràncklein.

Nehmet abgeschelete Linsen (die bewahren den Magen / und die Därmer) anderthalb Loth: gewaschene Lacca (zu der Leber und Miltzen gut) 5. Quentlein / Traganth (zu der Brust / Lungen und Nieren) 3. Quentlein / kochet es mit einem halben Stoff rein Brunnen Wasser / biß es fast halb eingesotten / seiget es durch ein reines Tüchlein / und gebet dem Krancken darvon zu trincken / so ist man aller Zufälle und Schaden der innerlichen Glieder nechst Göttlicher Hülffe gesichert.

Unter den eusserlichen Gliedern sind zu verwahren:

I. Die Augen / welchen die Blattern insonderheit gefährlich sein / darumb soll man sie zum öfftern und zwar bald im Anfang mit unten verzeichneten Wässerlein bestreichen.

Oder nehmet an stat dessen Frauenmilch / thut ein wenig Zucker candi darunter und bestreichet damit zum öfftern die Augen.

Es muß aber allemahl frische Frauenmilch genommen werden / den wenn sie lange stehet wird sie saur und ist den Augen schädlich.

Oder nehmet ein wenig Wegebreit und Rosenwasser / leschet darinnen das beste feinste Gold glüend gemacht siebenmahl ab und treuffelt es in die Augen.

So die Augen einem sehr jucken und

und krümmern/ soll man sie mit der Hand nicht reiben oder scheuren/ sondern ein wenig Milch darinn glüender Stahl gelöschet und ein wenig Mürrhen zerlassen ist/ darin treuffeln.

2. **Die Nase** damit selbige unversehret bleibe/ soll der Krancke offters etwas Rosenwasser mit Essig vermischet in die Nase ziehen und an folgendes Knöspleln riechē.

Nehmet roth Santel-Holtz/ Rosen/ blaue Violen/ jedes zwey Quentlein/ Campfer einen halben Scrupel/ bindet es in rothen Tafft oder Leinwand/ weichet es in Rosen-Essig und lasset den Krancken offters daran riechen. Die Grinde in der Nasen soll man erweichen mit süssem Mandel Oehl/ oder mit frischer ungesaltzener Butter: Auch ist gut/ daß man offters ein wenig Frauen-Milch in die Nasen ziehe.

Die schwärende Nase kan man heilen mit folgendem Sälblein: Nehmet Tragacanth Schleim/ mit Rosenwasser außgezogen/ 2. Quentlein/ Rosen-Oehl ein Quintlein/ mischet es unter einander und schmieret damit die Nasen.

3. **Die Lippen**/ so sie auffgerissen/ und grindig seyn/ nimb 1. Quintlein Quitten Körner/ zustoß selbige gröblicht/ giesse ein wenig Rosenwasser darauff/ Lasset es drey Stunden stehen/ so wirstu einen Schleim darauff finden/ den drücke durch ein Tüchlein und bestreiche damit die Lippen/ dieses ist auch der hitzigen und auffgerissenen Zungen sehr dienlich.

4. **Das gantze Gesicht** zu verwahren/ soll man alsobald im Anfang Schröpff Köpffe auff die Schultern und Beine setzen lassen/ darnach das Gesichte alle Tage dreymal waschen mit Rosen Wasser darinnen ein wenig Saffran zertrieben ist/ das unten verzeichnete Wässerlein zum Angesicht ist auch sehr gut darzu.

Die Blattern an sich selbst betreffend/ kan man die harten erweichen mit süssem Mandelöhl welches erst frisch außgepresset ist/ dann selbiges zeitiget/ lindert/ heilet und lässet keine Narben werden.

So die Blattern groß und voll Eyter sind/ rathen etliche/ daß man sie mit einer silbernen oder güldenen Nadel öffne/ damit der Eyter sich nicht in das Fleisch fresse/ darnach den Eyter mit einem reinen Tüchlein rein abwische und sie dann truckne aber dieses und anders ist besser/ daß man es der Natur heimstelle/ bevorauß/ wann der Eyter weiß oder gut ist/

Dann die Erfahrung giebt es/ daß die Blattern welche von sich selbsten auffspringen und heilen/ weniger Narben hinter sich lassen/ als welche man geöffnet hat. Darumb

soll man auch die Grinde / ehe Sie wol reiff seyn/nicht abreissen / damit nicht ein garstig Geschwür darauff folge.

So aber solches über verhoffen darzu kehme / soll man es mit Bley-sälblein Montagnanæ, welches hirin ein bewehrtes Mittel ist bestreichen.

So nach Verlierung der Blattern einige Narben im Angesichte verbleiben / kan man selbige mit folgendem Sälblein heilen und vertreiben.

Nehmet Bock Vnschlitt und Capaunen Fett iedes 1. Loth/ süß Mandelöhl 3. Loth/ weiß Lilienöhl/ Fleischleim gummi (sarcocolla) ein halb Quintlein Reiß und feig Bohnen Mehl/ jedes 1. Quintlein Goldgleete ein halbes Quintlein gestossene Gichtrüben und Vielchen-Wurtz iedes einen Scrupel, Zucker ein Quintlein alles in einem Mörser unter einander gestossen mit zugiessung Rosenwassers/ Bohnen-Blüth und weiß Lilien-Wassers / so viel gnug ist/ stoß und rühre es stets unter einander daß es sich wol vermische / darnach treibe es mit den Händen durch ein Tuch / daß ein dünnes Sälblein daraus werde.

Der Patient soll alle kalte Lufft gäntzlich meyden in einem warmen Gemach wol zugedeckt liegen / doch nicht mit allzuvielen Betten beschweret werden.

Die ersten vier Tage soll Er mehrentheils mit folgenden Süpplein sich contentiren.

Nehmet Gärsten-Grütze/ kleine Rosienen und Feigen / kochet es zusammen/seiget das dünne hernach oben ab / thut ein wenig Butter und Brodt darzu uñ gebet es dem Krancken zu essen.

Auch ist sehr nützlich daß Er von solcher Suppen ohne Brodt zum öfftern trincke/ denn die Gärste und Rosienen kühlen und lindern die Hitze/die Feigen aber haben eine sonderliche Art die Pocken heraus zu treiben/ zu dem geben solche Süpplein ein gutes nutriment und sind leicht zu verdauen/ halten auch den Halß und Mund frisch/reinigen die Brust/ den Magen und Därmen/erweichen den Leib 2c.

Auch ist eine panatell von Brodt in Rindfleisch-Brühe oder Hühner-Suppen gesotten nicht unbequem. Imgleichen frische Eyer weich gesotten/ Kalbfleisch / junge Hühner/ Capaunen/Rephüner/Lerche/ Droseln und dergleichen.

Den kleinen Kindern kan man eine Mandelmilch geben. Wein soll man nicht trincken auch nicht starck Bier/sondern ein dünnes Bier/Gärstenwasser mit Feigen/Rosienen und Fenchel abgesotten oder gekochtes Hirschhorn-Wasser.

Im Anfang ist fast nichts besser als Fenchelwasser mit Zuckercandi

zu trin-

zu trincken/ denn selbiges treibet die Blattern und Masern gewaltig heraus/ hält auch den Halß und Brust rein/ und lindert den Husten welcher sich gemeiniglich hierbey befindet.

Im Schlaff soll man sich anfänglich/ wann etwas begönnet außzuschlagen/ mäßigen. Der Krancke soll stille liegen/ sich nicht eifern/ Furcht und Traurigkeit meiden.

Den Leib so er verstopffet ist/ öffne man mit einem Stuel-Zäpfflein/ Clystier oder linden Laxativ. Starcke purgantia sind als Gifft zu meyden.

Pulver vor die Reichen.

℞. *Spec. de hiacynth. complet.* ʒij
C. Cerv. absq. △ calcin. ℈iiii
Unicorn. veri
oss. de corde cervi
Lapid. Bezoar.
Margarit. præparat. ana ℈j.
M.F.Pulvis.

Pulver vor die Armen.

℞. *Sem. aqvileg. nasturt. ana* ʒij.
Sem. acetosæ napi ana ℈iiii.
citri ℈j. *card. ben.* ʒj.
Dictamni ℈iiij. *tormentill.*
terr. sigillat ana ℈j.
C. cervi absq. △ calcin. ʒiſ.
M.F.Pulvis.

Außtreibendes Pocken-Wässerlein.

℞. *Rad. contrajerv.*
sæpicul.
liquiritiæ
Scorzoner ana ℥vi.
Herb. Scordii
Scabios.
Card. bened.
acetos. ana M j.
Flor. Calendul.
aquileg.
violar.
borragin.
bugloss. ana p.j.
Semin. napi
nasturtii.
aquileg. ana ℥ß.
citri
carduiben.
acetos. ana ʒij.
4. frig. major excort. ana ʒj.
Rasur corn. cervi ℥iſ.
Ficuum No. XV.
Passul minor ℥iij.
Cicer. rubr. ℥iß.
lentium ℥j.
Spec. liberant sine aloë & myrrh. ℥j
Incisis & conquassatis affund.
Aqu. scabios. Card. ben. ana ℔ij
fœnicul acetos. ana ℔i.
Stent in infusione loco calido per noctem, mane add.
Cremor. ptisan. hordeat. ℔ iij.
M. destill.

Kühlendes und Hertzstärckendes Wässerlein.

℞. *Aq. nostr. cordial. frig.* ℥iiij
fragorum ℥ij.
acetosell.
borragin.
bugloss.
cerasor. nigr. ana ℥j.
Spir. rubi Idæi.
fragorum ana gt XV.
Rotul. man. Christi perlat.
ʒiij
M. D. in vitro.

***

Mundwasser.

℞. *Aq. prunell. plantag.*
rosar. ana ℥iij
Vini granator. ℥i.
Rob. Ribium
Diamoron ana ℥ß.
Acet. ex succ. rubi Idæi ℥i
M.

Brust-Säfftlein.

℞. *Capit. papav. alb. c.*
Semin. No. V.
liquiritiæ rasæ
siliquar. dulc. ana ℥ß.
jujubar. No. vij.
lentium ʒiij.
tussilaginis M. j.
Sem. aquilegiæ
Cytonior. ana ʒj.

Incisa & conquassata coquantur ex s. q. aquæ tussilaginis.

℞. *Colaturæ* ℔j.
add.
Sacchar. cand. penidii ana ℥iß.

Coquantur denuo ad consistentiam Syrupi.

Emulsion oder Milch zu den Nieren.

℞. *Sem. 4. frig. maj. excort. ana* ʒj.
Aqu. plantagin. rosar. ana ℥iij.
M. F. Emulsio.
add.
Succini albi præparat.
Trochisc. Alkekeng. ana ℈j.
Rotul. man. Christ. perlat ʒij.
M.

Wässerlein zum Angesicht.

℞. *Sumach. grosso modo conquassat* ʒij.
Aq. plantagin. rosar. ana ℥iij.

ebulliant bis aut ter postea colentur, add.

Camphoræ ℈i.
Croci gr. v. M.

Wässerlein zu den Augen.

℞. *Rad. tormentill. incis. & conquassat.* ℈iiij
Alumin. gr. iiij.
affund.
Aq. rosarum
plantagin ana ℥j.

Stent in infusione loco calido per noctem, postea filtrentur per chartam emporeticam.

Ein

Ein ander Augen-Wässer-
lein.

℞. *Aq. Euphras.*
rosarum
plantag. ana ℥ß.
Tutiæ præparat.
Sief alb. sine opio
Sacch. ℔ni ana ℈ß.
Camphor. gr. j.
M. D. in vitro. S.

EPISTOLA XVII.

De præservatione à peste
& dysenteria.

VIRO
Nobili & Strenuo
Dn. RICHARDO FRO-
REICH,
In Czarnii Damerovv &c.
BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee.

S. P. D.

NObilissime Vir, Fautor & Compater honorande itineri, quod in Marchiam te moliri, scribis, viales faventes animitus apprecor. Alexipharmacon autem quod desideras contra pestis & dysenteriæ epidemiæ contagionem, erit juxta DEi custodiam Electuarium prophylacticon, quod transmitto. De hoc manè jejuno ventriculo sumes ad magnitudinem nucis juglandis. Sed ne naturæ medicamentum fiat familiare, adjunxi rotulas præservantes, ut alternatim modò electuario, modò rotulis, quarum tres vel quatuor una vice delibandæ, uti posses. Externi præsidii loco mitto balsamũ meum antipestilentialem, quo nares, tempora & cordis regionem singulis matutinis antequam aëri externo te exponas, inunges. Plura ex tractatu meo Germanico de peste & dysenteria disces. Vale. Dabantur Colbergæ die XI. Septembr. Anno M. DC. XXXI.

Electuarium prophylacticon.

℞. *Poma citria recentia*
No. iiij.

Incidantur una cum corticibus & seminibus. Coqv. ex s. q. aqv. rosar. ad pultis consistentiam & trajiciantur per setaceum. Adde
Conservæ acetosell. ℥ij.
borrag. Calendul. ana ℥j.
Specier. liberant. s. aloë,
de hiacyntho
de gemmis frigid.
Cordial. temperat ana ʒi.
Spir. rubi Idæi ʒi
rosar. ʒß.
carduiben. ℈i.
Syrup. acetosit citri q. s.
M. F. Electuarium.

Rotulæ Præservantes.

R. Specier

℞. *Specier. liberant. s.*
aloë ℥ii.
de hyacintho ℥j.
de gemm. frigid. ℥ß.
Terra sigillat.
Succini albi prapar. ana ℈iß.
Sacchar. albissi in aquâ angelica solut. ℥v.
Ol. citri gtt. vii. M.

F. S. a. rotulæ

Balſamus antipeſtilentialis

℞. *Ol. ſtillat. angelica*
citri ana ℈ß
ruta ℈i.
lavendul.
Caryophyllor. ana gt. vii.
Cinam. gtt. v.
Ligni Rhod. gtt XV.
Ol. nuc moſchat. per expreſſ. facti ℈iiii
Theriaca Andromachi ℥iß.
Confection Alkerm Monſpel. ℥j
Eſſent. croci ℥ß.
Moſchi & Ambr. cum
Spiritu roſar. ſolut. ana gr. iii

M. F. Balſamus.

EPISTOLA XVIII.

De peſtis & dyſenteriæ Prophylactico.

Illuſtriſſimo & Excellentisſimo Domino.

Dn. AXELIO OXENSTIERNÆ,

Comiti in Sodremore, Libero Baroni in Kymitho, Domino in Fyholm, Hornigsholm & Tulegarn &c. Regni Sueciæ Senatori & Cancellario &c.

Domino ſuo Gratioſiſſimo.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Obſequia & cultum.

DIu multumq; deliberatum mihi eſt, de literario hoc affatu. Sumere calamum quandoque juſſit, rerum mearum, Martia hâc tempeſtate in tuto, quantum licet, locandarum conditio, ponere, tua, Vir Illuſtriſſime, ſublimitas & immenſa laborum domi foriſq; conficiendorum multitudo & gravitas: Vicit tandem dubiæ contentionem mentis, Illuſtriſſ. Excell. Veſtræ ſingularis humanitas, Virtus, rara quidem in magnis Viris, At hoc ipſo magis deveneranda. Acceſſit & in literas literarumque cultores propenſio perpetuumque ſtudium, quo vel medios inter armorum æſtas, pacata Muſis hinc inde conſtant Halcyonia; Quare ut promere mihi liceat, quod me urget: Anni ſunt ſi rectè memini novem cùm à ſacræ Regiæ Majeſtatis

ſtatis Regniq; Sueciæ Campi-Mareſchallo Viro Illuſtri & fortiſſimo Dn. Johanne Banner &c. in caſtra ad Tribbeſæam exercitus, univerſi ferè exercitus immani peſte aliiſque morbis epidemiis affli-ctiſſimi, curam habui, ſucceſſu quidem, quod citra jactantiam dixero, haud infelici, at quo periculo, quo rei familiaris domi neglectæ, diſpendio, Illuſtriſſ. Excellentia. Veſtra ipſa facilè conjecerit. Indultum eſt hoc nomine ab Illuſtriſſimo Dn. Campi Mareſchallo laudatiſſimæ memoriæ, laborum præmium, immunitas ab oneribus bellicis, quâ equidem in huncusq; diem authoritate Illuſtriſſimi Domini Legati, pacatè fruor, maximè tamen ſollicitus quomodo Majeſtate Regia libertas hæc ſtabiliri & amplius in Conjugem, ſi me Fata, quod metuo, prævenerint, extendi queat: Hoc ipſum cum â Sereniſſima Regina vix aliter quam Excellentiæ Veſtræ interventu&precibus me impetraturum, confidam, ſuppliciter demiſſeq; rogo, deſideriis hiſce meis clementer indulgere ne dedignetur, id quod enixiore operâ cultuque demereri nunquam non annitar.

Cæterum cum inter gliſcentis hinc inde peſtis & dyſſenteriæ contagia, prophylacticon quoddam ſpeciale & expertum Illuſtriſſ. Excellent. Veſtram expetere â Nobiliſſimo Domino Lillienſtrhömio intelligam, ea quibus ipſe, per DEI gratiam, hactenus infectionis periculum evitavi. Illuſtr. Excell. Veſtræ humiliter & candidè offerre volui. eſſentiam ſcilicet Bezoardicam & amuletum ſmaragdinum. Utrumq; unâ cum utendi applicandiq; modo ſcriniolo incluſum obſignatumque placido vultu ut accipiat, ſubmiſsè rogo, DEUM precatus Illuſt. Excell. Veſtram cû ſaluti publicæ, tum noſtro etiam bono diutisſimè ſuperſtitem validamque præſtet!

Illuſtriſſima Excellentia
Veſtræ.
cultor devotiſſimus
B. T. V. G.

Deſcriptio Eſſentiæ
Bezoardicæ

℞. *Theriac. Androm.* ℔ß
Confect. Orvietan. veræ
Diaſcord. Fracaſt. ana ℥iiij
Elect. de Ovo Max. ℥ii
Spec. liberant. c. aloë & myrrha ℥iß.
Trochiſc. de viperis ℥i
Confect. de Hyacinth.
Alkerm. ana ℥i
Mixtis affund. ſpir. Vini citrati q. s.
extrah. s. a. Tinctura quæ filtretur per chartam emporeticam, hinc Spirit. vini abſtrahatur ad medietatem
Tinctura add.
Eſſent. citri, Ambræ
Zedoar. ana ℥ß

Tinctur. Croci ℥ii.
Sal scordii
pimpinell.
Card. bened.
absinth. ana ℥j.

Circulentur lentissimo cinerũ igne per triduum postea filtrentur.

Servet. in vitro

S. Tinctura. sive essentia Bezoardica

Compositio Amuleti smaragdini describitur in Penuario meo pharmaceutico tit. de Febribus.

EPISTOLA XIX.

De compendiosa pestis praeservatione & Curatione.

Nobilissimo & Excellentissimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G. Sereniss. Electoris Brandenb. Archiatro *Domino & Amico suo observando*

PETRUS PFEILIUS, *S. P. D.*

QUæ in Polonia hactenus immane quantum grassata est pestis ea etiam viciniam nostram nuperrimè invasit, adeò ut â contagio immunitatem nobis polliceri, nisi DEUS pro immensâ suâ misericordiâ id avertat, non sit integrum.

Quamobrem majorem in modum peto, ut eâ quæ Nobilissimo Dn. Borckio nuper contra hanc luem præscripsisti pharmaca, & mihi communicare non dedigneris, sed una cum utendi modo, idq; lingua vernacula, ne quis error comittatur. Audio & monita quædam politica de avertendo morbi hujꝰ contagio in gratiã Magistratus vestri â te consignata, vellem & hæc nobis faceres comunia. De laboris hujus præmio non est quod Excell. T. dubitet; Faxo enim brevi sostrum sequatur, si non ex tuo merito tamẽ pro nostra facultate. Vale vir Excellentissime. Dab in arce Falckenburg. d. XXI. Junii Anno M. DC. LV.

VIRO *Amplissimo & Consultissimo* DN. PETRO PFEILIO Judicii Falkenburgensis Præsidi &c.

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee. *S. P. D.*

PEstis semina, Consultissime Vir, Fautor & Amice honorande, ex vicinâ Poloniâ etiam ad vos delata hinc inde pullulascere eò illibentius intelligo, quanto proximior & nobis hæc sit contagio. DEUS virulentiam eius, quam longè perniciosissimam & velocissimam esse ex Medicorum Gedanensiũ relatione habeo,

habeo, clementer avertat, & justas scelerum pœnas paternâ clementiâ temperet: Interea & humani si quid est auxilii minimè negligendum. Qua methodo, quibus remediis & præservandi curandique instituenda sit ratio, jussu Serenissimi Electoris nostri, scripto publico Sedini nuper impresso, docui; Ex hoc excerpta sunt quæ Generosissimus Dn. Borckius â me habet: Mitto utrumque & ipsum Systema & hujus Epitomen: Pharmaca Secretarius Tramburgensis per manus Tibi tradet, brevi ad vos visurus; Molestum namq; videbatur tabellioni homunculo ea transportare, forsan & inter has turbas minus tutum. Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. Junii Anno M. DC. LV.

Kurtzer Unterricht Von præservation und curation der Pest.

WEil die Pest eine gar hefftige gefährliche unnd geschwinde Kranckheit ist / welche dem Hertzen gewaltig zusetzet die lebendigen Geister zerstöret und alle Kräffte des gantzen Leibes sehr schwächet und in eyl hinreisset/ ist hochnötig daß man gute heilsame Mittel zur Hand habe/ dadurch man sich / nechst Göttlicher Verleihung vor dieser so gefährlichen Kranckheit bewahren/ und da man von selbiger überfallen würde / unverzüglichen Widerstand und Gegenwehr thun könne.

Insonderheit haben die jenigen welche auff dem Lande wohnen und von guten Medicis und woleingerichteten Apothecken ferne abgelegen seyn / hohe Ursach sich mit bewehrten antidotis und alexipharmacis zu versorgen / deren sie sich im Fall der Noth gebrauchen können/ sintemahl es zu lange würde gewartet seyn/ wann das Feur schon lichter Loh brennet / von weitem Wasser zu holen;

Aqua lontana non spegne il fuoco vicino.

Dieser Ursachen halber haben Ihr Churfl. Durchl. aus Landes-Väterlicher Vorsorge mir gnädigst anbefohlen Männiglichen/ insonderheit ihren Landes Einwohnern und Unterthanen zu gut ein allgemeines Consilium von der Peste abzufassen/ gestalt dann solches auch in unterthänigem Gehorsam zu Wercke gerichtet und neulicher Zeit zu Alten-Stettin in öffentlichen Druck gefertiget. Weil aber solches Consilium erheischender Nothdurfft nach / etwas weitläufftig außgeführet/ habe ich vor gut angesehen einen kurtzen Außzug darauß zu machen/ und denjenigen/ so es begehren möchten / zu ertheilen; Derselbe bestehet nun vornehmlich darin:

I.

Daß man nachgesetzte medicamenta im Vorrath habe.

II.

Daß man selbige zu rechter Zeit und mit allem Fleiß / inhalt beygefügter information, gebrauche.

Der Vorrath soll dieser seyn.

Zu der Præservation:

1. Pestilentz-Pillen.
2. Küchlein.
3. Lattwerge.
4. Elixir.
5. Balsam.
6. Gifftschiltlein.
7. Pulver zum räuchern.
8. Etliche Simplicia, als Wurtzeln von Angelica / Zittwer / Bibenell / Alant / Zitronenschalen / Wacholder und Loorbeeren ꝛc.

Zu der Curation.

1. Gifft-Lattwerge.
2. Schweißwässer.
3. Bezoardischwässerlein.
4. Gifft-Eßig.
5. Theriac.
6. Diascordium.
7. Confectio Orvietan.
8. Krafftwasser.
9. Kühlende unnd stärckende Säffte.
10. Wässerlein zum riechen.

Diese Artzneyen sol ein ieder dem seine Gesundheit und Leben lieb ist / Zeit grassirender Pest im Vorrath haben; Reiche vermögene Leuthe können hinzu thun / guten Orientalischen Bezoar, Einhorn / prophylacticum Ferdinandi Imperatoris, Alexiterium regale Angeli Salæ, Rubinum ♀is, Bezoardicum ☉lare Minsichti, Essentiam nostram Bezoardicam, pulverem Bezoardicum und dergleichen.

Die Præservativ oder Schutzmittel können folgender Gestalt gebrauchet werden.

1. Weil die ienigen / welche viel böse Feuchtigkeiten bey sich haben / die Gifft als in einem Zunder gar leicht fangen / auch hernach wann sie inficiret seyn mit vielen schweren Symptomatibus und Zufällen beleget werden / und gemeiniglich das Leben darüber zusetzen müssen / ist hochnötig daß man bey Zeiten den Leib durch dienliche purgantia wol reinige / auch eine Ader om Arm oder Fuß nach Beschaffenheit des Leibes / Alters und anderer Umbstände springen lasse. Und ist sicherer daß man solches thue mit Rath eines guten Medici.

Damit aber dergleichen böse Feuchtigkeiten nicht wiederumb mögen gesammlet werden / sol man folgends alle Wochen von den verordneten Pestilentz-Pillen ein halbes Quintlein oder 2. Scrupel des Abends / wenn man sich wil zur Ruhe-

he begeben/ einnehmen/ pflegen gegẽ den Morgen ein wenig zu laxiren/ und widerstehen zugleich der Fäulnus und Gifft.

II. Sonsten dienen zur præservation und Verhütung der Pest die verordnete Küchlein/ so man derselben 3. oder 4. des Morgens nüchtern ehe man sich an die Lufft begiebet auffisset.

III. Jmgleichen die Latwerge/ davon brauchet man des Morgens nüchtern einer Wallnuß groß/ und ist insonderheit jungen und hitzigen Leuten dienlich.

IV. Das Elixir ist auch eine kräfftige Artzney und können dessen 13. 15. oder mehr Tröpfflein des Morgens nüchtern in einem warmen Wein/ Bier- oder Fleisch-Süpplein eingenommen werden.

Diese drey Stück soll man allezeit im Vorrath haben/ daß man umbwechsele/ und bald eins bald das ander gebrauchen könne/ damit die Natur zu einerley nicht gewohnet werde.

V. Eusserlich kan man das Gifft-Schildlein an den Halß hengen daß es recht auff der Hertzgruben liege und tragen solches allezeit auff der blossen Haut.

VI. Mit dem Balsam kan man die Nasenlöcher/ und Pulßadern ehe man sich an die Lufft begiebet/ bestreichen / oder in den Gifft-Eßig ein Tüchlein oder Schwämmlein naß machen und daran riechen.

VII. Zur Reinigung der Lufft ist ein Räuch-Pulver verordnet/ dessen kan man ein wenig auff einen heissen Ziegel oder Eisen streuen und im Logament zum öfftern damit räuchern/ der es haben kan/ mag ein helles Camin-Feur von Wacholder/ Aeschen/ Eichen oder Fichten Holtz halten; Sintemahl die Lufft durch nichts besser kan gereiniget werden/ als durchs Feur.

VIII. Die Simplicia sind vors Gesinde und arme Leute verordnet/ dieselben können des Morgens nüchtern bißweilen von der Angelica/ Zittwer/ Bibenell oder Alantwurtzel/ bißweilen von Citronenschalen/ Loor- oder Wacholderbeeren ein wenig gebrauchen/ oder ein wenig frische Creutzraute mit einem Butterbrodt geniessen.

Die curativ-Artzneyen sind also zu gebrauchen.

Wann man etwa mit einem schaur der Haut oder Frost des gantzen Leibes hernach mit Hitze und Angst des Hertzens überfallen worden / und sich der infection besorget / soll man alsobald folgendes Giffttreibendes Träncklein gebrauchen.

Nehmet von der verordneten Gifft-Latwerge eines Quintleins oder Ducatens schweer / giesset von dem Bezoardischen Wasserlein und Gifftessig jedes einen Löffel voll und von

von dem Schweißwässerlein 5. oder 6. Löffel voll / darauff mischet und rühret es wol unter einander / gebet es dem Krancken auff einmahl fein warm außzutrincken und laßet ihn im Bette ein oder da es die Kräffte erleiden wollen / 2. Stunden damit schwitzen / hernach das Hembd und Bettelacken in kalt Wasser werffen / und ein weiß Hembd anlegen / auch ein frisches Bette zurichten / doch daß alles zuvor wol durchgewärmet sey / denn die Kälte treibet den Gifft wieder zurück und zum Hertzen.

Nach 7. oder zum längsten 12. Stunden muß man dieses Träncklein wiederumb und dan auch zum drittenmahl einnehmen und damit schwitzen.

Da nun an Beulen oder Carfunckeln nichts heraus schläget / hat man sich der Pest halben nicht groß zu besorgen; Schläget aber dergleichen etwas heraus / muß mit Brauch der Gifttreibendē Schweißmittel ferner so lange bis die Gifft gantz vom Hertzen abgetrieben ist / continuirt werden / und damit man auch hierin einige Abwechselung haben möge kan man bißweilen ein wenig guten Theriac oder von der Confectione Orvietanâ oder vom Diascordio in den verordneten Schweißwässerlein und Gifft-Eßig einnehmen und damit schwitzen / worzu dann auch das Elixir pestilentiale Crollii, Essentia Bezoardica und dergleichen sehr dienlich seyn.

Weil auch bey dieser Kranckheit gemeiniglich grosse Hertzens-Angst / Ohnmacht / Hitze und Mattigkeit verhanden / soll man dem Krancken zum öfftern von dem verordenten Krafftwässerlein oder von dem kühlenden und stärckenden Säfftlein 3. oder mehr Löffel voll eingeben und an den Gifft-Eßig oder an das Wasserlein so zum riechen verordnet / riechen lassen / auch hievon etwas auff die Pulßadern binden.

Wie andern Zufällen zu begegnen / ist aus meinem Tractätlein von der Peste / welches Anno 1654. zu alten Stettin in öffentlichen Druck gegeben / ausführlich zu ersehen.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Aloës rosatæ ℥ij*
Extract. Rhabarbari
Fol. senæ
Agarici ana ℥i.
Enulæ
Angelic.
Card. ben. ana ℈i.
Croci. gr. XV.
Myrrh. elect. ʒi.
Resin Gialapp. ℈ij.
Ol. citri gr IX.
M. c. Syrupo rosar. solut. q. s.

F. Massa ex quâ formentur pilulæ quarum XV. pendeant drachmam semis.

S. Pestilentz-Pillen.

R. Spec.

* * *

℞. *Spec. liberant sine aloë* ʒij.
de hyacinth. ʒi.
Pulv. nr. Bezoardici ʒiij
Confect Alkerm. ʒij
Sacchar. albiss. in aq. nostr.
Bezoardic. solut. ℥vij.

F. s. a Rotulæ
aspergendæ
Ol. citri gt IX.
Cinamomi gt VII.
angelicæ gt IX.

M. D. ad scatulam
S. Præservativ Küchlein.

* * *

℞. *Poma citria recentia No. iiij.*
Incidantur una cum corticibus & seminibus. coqv. ex s. q. aq. rosar. ad pultis consistentiam & trajiciantur per cribrum
Postea add.

Conserv. acetosæ ℥ij.
rosarum rubr. ⊕*lat.*
borragin. ana ℥i.
Condit. rad. scorzoneræ ℥is.
flor. citri ʒvi.
Spec. liberant. sin. aloë &
myrrh. ʒiij
de gemmis frigid.
Cordial. temper. ana ʒi.
Confect. Alkerm. Monspel.
de Hyacinth. ana ʒiij
Spirit. rubi Idæi
rosarum
citri ana ʒi.
Syrup. acetos. citri. q. s.

M. F. Electuarium.

S. Præservativ-Latwerge

* * *

℞. *Elixir Pestilential. Crollij.* ℥ß.
D. in vitro

S. Elixir.

* * *

℞. *Ol. stillat. angelic.*
citri ana ℈ß.
rutæ ℈i.
lavendul. gt XV.
Caryophyllor.
Cinam ana gt vij.
Ol. lign. Rhodii ℈i.
Theriac. Androm. ʒii
Confect alkerm. ʒi.
Essent. Croci ℈ß.
Moschi & ambræ ana gr. v.
Incorporentur c. s. q.
Ol. nucis moschat. per express. fact. F. Balsamus.

S. Balsam.

* * *

℞. *Rad. plantagin.* ʒij
Scorzoner.
Angelicæ.
Enulæ.
Zedoariæ.
Dictamni.
Contra Jervæ ana ʒi.
Trochisc. de vipera ℥ß.
Ther. Andromach.
Confect. Orvietan. ana ʒvi.

Croci

Croci oriental. ℈iiij
Camphora ʒi.
Fragment Smaragd.
Sapphir.
Rubin
Hyacinth. ana ʒi.
Misc. C. infus. gumm. tragacanth. fact. ex aceto nostro Theriacali F. Massa cujus ℥ß *includatur Syndon. rubr. pro Amuleto.*

S. Gifftschildlein.

***

R. *Thuris Olibani*
Storac. calamit.
Benzoës puriss. ana ℥i.
ladani
Cinam. acutiss. ana ℥ß.
Caryophyll. ʒij.
Flor. lavendul.
rosar. rubr. ana ʒvi.

M. F. pulvis grossus.

S. Pulver zum räuchern.

***

R. *Rad. Angelic.*
Zedoar.
Pimpinell.
Enula ana ℥ii
Bacc. lauri ℥iij
Juniperi. ℥iiij
Cort. citr. succ. ℥ij
D. singul. seorsim in chartis ad scatul.

S. Simplicia vor das Gesinde.

***

R. *Theriac. Androm.* ℥iß
Mithridat. ʒvi.
Diascordii. ℥i.
Confect. Orvietan ʒvi.
Confect. de hyacinth.
Alkerm. ana ℥ß.
Camphor. ℈iß.
Extract. croci ℈ij.
M. c. Syrupo ex succo acetosæ q. s.

F. Electuarium.

S. Gifft-Lattwerge.

***

R. *Aq. acetosæ*
scabios. ana ℥iiij.
Calendul.
Card. bened.
Pimpinell.
Rutæ ana ℥iij.
Cortic. citr. ℥iiij.
Mixtur. simplicis ʒvi.

M. D. in vitro.

S. Schweißwässerlein.

***

R. *Rad. contr. Jerv.*
Scorzoner.
Dictamn.
Pimpinell.
Caryophyllat.
Zedoar.
Gentian.
Tormentill.
angelicæ ana ʒvj.

Fol.

Fol. Dictamn. Cretici
Scordii
rutæ
Millefolii ana Mij
Flor. calendul.
borragin.
bugloss.
rosar. ana Mi.
... Citri.
Card. bened.
Nasturt. aquat.
napi
aquileg. ana ℥ß.
Cort. fraxin. ʒvi.
Citri
granator.
aurant. ana ℥ß.
Lign. aloës ʒii.
Santal. omn. ana ℥j.
Bacc. Juniperi. ℥iii
Rasur. C. cerv. ℥ii.
Diascord. Fracast. ℥iiii
Theriac. Androm.
Mithridat. ana ℥ii.
Confect. de hyacinth.
orvietan. ana ℥i.
Spec. liberant. ʒx
affund.
Aq. Cortic. citr. ℔viii.
acetosæ
Scabios. ana ℔ii.
Pimpinell.
Calendul. ana ℔j.
Spirit. bacc. Juniperi ℔j
Stent in digestione per dies iii.
postea destillentur.
S. Bezoardisch Wasser

℞. Rad. Zedoar.
Angelic.
Dictamn.
valerian.
tormentill.
pimpinell.
Scorzoner ana ℥ß.
Folior. rutæ
Scordii.
Scabios. ana Mj.
Flor. Calendul.
rosar. rubr.
tunic ana Mß
Baccar. Juniperi ℥ii.
Cortic. citri.
fraxin. ana ʒvi.
Caryophyllor. ʒi.
Myrrh. elect. ʒiii
Camphor. ℈ii.
Incisis & conquassatis affund.
Acet. Vin. opt. ℔viii.
Stent in loco calido per d. vii.
postea colentur.
S. Gifftessig.

***

℞. Aq. nostr. Cordial. frig.
℥vii.
ex succo acetosell.
rubi Idæi ana ℥ii
Aq. borragin.
bugloss. ana ℥iß.
Cinam. c. flor. borrag.
absq. vin. destill. ℥ii.
Cerasor. nigr. ℥iii.
Spir. rosar. ʒi.
Meliss.

fragor.
rubi Idæi. ana ℥ß.
Rotul. man. Christi perlat.
℥i

M. S. Krafft Wasser.

***

℞. *Syrup. ex succ. acetosæ* ℥iiii.
rubi Idæi
fragorum
borragin.
bugloss.
fl. tunic. ana ℥ii.
Rob. ribium
berberum ana ℥iii
Succ. citr. recent. expr. ℔ß.
Confect. Alkerm. ℥ß.
Spirit. rosar. ʒj

M. S. kühlender und stärckender Safft.

℞. *Flor. rosar. rubr.*
pallid. ana Miii.
tunic.
violar. ana Mi
tiliæ
lavendul.
borragin.
bugloss. ana Mß.
Pomor. citr. recent. unà cum cortic. No. iiii.
aurant. recent. No. iii.
Lign. Rhodii ℥i.
Santal. citrin.
albi ana ℥ß.
Rad. Ireos. Florent. ʒiii
Cinam acutiss. ℥i
Maceris ʒiii.
Aq. rosar. opt. ℔iiii
Acetosæ
Meliss.
Lavendul ana ℔j.
fragorum.
rubi Idæi. ana ℔ß.
Aceti rosar.
rubi Idæi ana ℔j.

Mixta destillentur in vasis vitreis.

S. Wässerlein zum Riechen.

Dieses sind alles gantze composita und nur zur Nachricht anhero verzeichnet: Es kan ein jeder da von einkauffen/ so viel er davon vermeint nöthig zu haben/ die andern Artzneyen deren oben gedacht und allhier nicht beschrieben seyn/ kan man in wolbestellten Apothecken jederzeit fertig haben.

Monita quædam politica de avertendo pestis contagio.

I.

Weil die Pest eine anfällige/ anklebende und giefftige Kranckheit ist/ welche gar leicht von einem Orth zu dem andern einschleichet/ wird die Obrigkeit darauff bedacht seyn/ daß allenthalben in den Thoren gute Wachten gehalten/ und niemand ohne Paß/ insonderheit auß verdächtigen Oerthern eingelassen werde.

2. Daß

2.

Daß sich männiglich aller verdächtigen und inficirten Oerther und Personen enthalte und alles Reisen trafiquiren und negociiren / dabey einige Gefahr des Contagii zu besorgen/ einstelle.

3.

Insonderheit werden die Kauffleute in Kauff und Verkauff derer Wahren welche die Gifft leichtlich fangen und behalten / alß Wolle / Flachß/ Federn/Betten/Tuch/Leinwand/ und dergleichen sich wol vorsehen und mit niemand handeln/ viel weniger beherbergen / der auß verdächtigen inficirten Oertern komet.

4.

Daß aller Wüst und Vnreinigkeiten / so wol in den Häusern/Ställen/Höfen und Kellern/ alß auff den Gassen insonderheit umb die Brünnen und Söde abgeschaffet werde.

5.

Daß keine Schwein und Gänse/ wordurch grosser Stanck und Vnsauberkeiten verursachet werden/ in den Ringmauern gelitten / sondern gäntzlich verboten und abgethan werden.

6.

Daß man alle öffentliche grosse Zusammenkunfftē in Begräbnüssen/ Hochzeiten/ Kindtauffen / Zunfften und Aemptern/vornehmlich in Wein Bier und Brandtwein Häusern / ernstlich verbiete/ so sollen auch alle öffentliche Badstuben/durante contagio gäntzlich gesperret und geschlossen werden.

7.

Daß ein jeder in seinem Hause auff seine Kinder und Gesinde gute Achtung gebe / daß sie nicht ohne Noth außgehen/herumb lauffen/alle verdächtige Oerther und Personen meiden/ und da der gerechte GOtt dieses Vnglück über einen und andern verhängen möchte/ solches nicht verschweigen/ sondern der Obrigkeit oder dem hierzu verordenten Pest-Artzt anzeigen / sich inne halten und andere neben sich muthwilliger Weise nicht anstecken.

8.

Daß die inficirten Häuser alsobald gesperret / mit einem gewissen Zeichen notiret / und so wol den Krancken als Gesunden/ so sich darinnen befinden/ nothdürfftiger Vnterhalt Pflege und Wartung geschafft werde.

9.

Daß ein oder mehr Pest-Aertzte und Chirurgi bestellet werden / welche den Krancken auffwarten und ihrer nach Verordnung der Medicorum pflegen.

10.

Daß gewisse TodtēGräber angenommen und bestellet werden / welche die Verstorbenen zu gewissen Zeiten und Stunden begraben.

11.

Daß man diesen ein abgesonderes logament, welches von Leuten abgelegen/verschaffe/ und ein gewisses Zeichen auff ihren Kleidern tragen lasse/ wobey man sie erkennen könne. Auch soll man ihnen verbieten/ daß sie nicht außgehen als in denen Stunden/welche zu Begrabung der Todten angesetzet sein.

12.

Diese Stunden müssen öffentlich von der Cantzel abgekündiget werden/ damit ein ieder sich darnach zu richten habe und Furcht und Schrecken so viel müglich verhütet werde.

13.

In den inficirten Strassen soll man Morgends und Abends ein Feuer machen lassen/ wodurch die Gifft mercklich verzehret und die Lufft gereiniget wird/un sind hierzu die Theer und Pechtonnen sehr dienlich/ doch muß man hiemit behutsam umbgehen und gewisse Leute bey das Feur stellen biß es ausgebrand ist: Bey Starcken Winden und Sturm muß man es gar bleiben lassen.

14.

Daß sich ein ieder mit Mehl/Brod und Bier so viel müglich Versorge/ und die Bäcker keinen verdächtigen Menschen vor die Backofen gestatten: Auch das Brod / so lange es noch warm ist/ nicht über die Strassen getragen werde/ zu mahl es die Gifft alßdann gar leichtlich an sich ziehet.

15.

Daß die umblauffende Bettler gäntzlich abgeschafft und arme nothleidende Leute anderweits versorget werden.

16.

Daß man gewisse Pesthäuser an abgelegenen Oerthern habe/ dahin man die inficirten kan bringen lassen. In Mangel derselben soll man die Krancken oben auff die Haußboden legen/ damit die Gifft/ so von ihnen außgehet nicht von unten auff das gantze Hauß anstecke/ sondern zum Dach oder Oberfëstern hinauß ziehe. Auff dem Lande kan man Hütten im Felde auffschlagen und die inficirten darein logiren.

&c. &c.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER V.

De Arthritide, partium externarum & Venenatis quibusdam morbis.

EPISTOLA I.

De præservatione & curatione Arthritidis.

Ad

Illustrem & Excellentiss.

DN. LEONHARDUM TORSTENSOHN,

Regni Sveciæ Campi Marescallum &c.

Wolgeborner Gnädiger Herr.

OB zwar die Gliedsucht ins gemein unter die Kranckheiten gerechnet wird/welche sehr schwer und bißweilen gar nicht können curiret werden / giebet es dennoch die Erfahrung / daß durch rechten und fleißigen Brauch dienlicher Artzney-Mittel und ordentliches mäßiges Leben/dieselbe wo nicht gäntzlich abgewendet/dennoch eine Zeitlang verhütet und mercklich könne gemindert und gelindert werden.

Die Verhütung oder præservation bestehet vornehmlich in vier Stücken.

I. Erstlich daß man so viel müglich præcavire, damit die überflüßige scharffe/gesaltzene und tartarische Feuchtigkeiten / wovon die Gliedsucht verursachet wird/im Leibe nicht generiret und gesammlet werden.

II. Daß der Leib und Geblüt zu gewissen Zeiten gereiniget und da etwa dergleichen Serosi, acres und tartarei humores verhanden wären/bey Zeiten/ehe sie in die Glieder fallen/ abgeführet und weggenommen werden.

III. Daß man bißweilen gute specifica antiarthritica gebrauche.

IV. Daß die Glieder gestärcket werden damit sie berürte / scharffe / gesaltzene Feuchtigkeiten nicht an sich nehmen.

I.

Belangend das erste ist nötig / daß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werde. Denn daß diese Kranckheit gemeiniglich unheilsam / und nicht kan curiret werden / rühret mehrentheils daher / daß die Patienten sich keiner guten diæt untergeben / sondern ihrem appetit nachhengen / essen und trincken was ihnen schmecket / leiden hernach / wiewol offt mit grosser Ungedult / was darauff erfolget. Diese diæt bestehet nun vornehmlich in sechs Stücken / welche die Medici sex res non naturales nennen:

I. Das erste ist die Lufft / welche so sie zu hitzig oder zu kalt / zu feucht oder zu trucken ist giebet sie der Gesundheit schaden / in dem Sie entweder die bösen Feuchtigkeiten im Leibe auffhält oder beweget unnd flüßig machet. Die Kälte ist Ewr. Excellentz am allerschädlichsten / in dem sie die Schweißlöcher verschliesset / wordurch die Dünste im Leibe verhalten werden und nicht verrauchen können / ja die Kälte treibet das serum von aussen ins inwendige / da es dann erhitzet / gleichsam auffwallet / beweget und hernach in die Glieder geführet wird / dahenhero nöhtig daß E. Excell. sich bey kalten Wetter entweder im logament halten oder den Leib und Gliedmassen vor eusserlicher Kälte wol bewahren.

II. Das ander ist Speiß uñ Tranck / wobey in acht zu nehmen:

1. Daß man sich mit überflüßiger Speiß und Tranck nicht belade: Dañ solches schwächet die natürliche Wärme und behindert die Dawungen / verursachet viel cruditates und andere böse Feuchtigkeiten / woraus viel Kranckheiten insonderheit auch die Gliedsucht entstehen kan / dann wann die Däwungen im Magẽ / Leber uñ Miltzen nicht recht geschehẽ / werdẽ auch die bösen Feuchtigkeitẽ nicht separiret / sondern vermischẽ sich mit dem Geblüt und werden hernach in die Glieder getrieben.

2. So man aber an Speiß oder Tranck zu viel hätte zu sich genomen / kan solches am besten corrigiret werden / wann man folgends desto weniger geniesset und dem überfluß durch Mäßigkeit Abbruch thut.

Dannenhero auch nicht undienlich daß man alle Wochen einmahl des Abends entweder nur ein weniges oder gar nichts esse.

3. Daß man nicht auffs neue einige Speisen zu sich nehme / ehe dann die vorigen verdawet seyn / welches dann bey einem gesunden Menschen gemeiniglich in 6. oder 7. Stunden geschicht.

4. Daß

4. Daß man nicht viel und mancherley Speisen unter einander gemiesse/ insonderheit welche einer widerwärtigen qualität seyn/ denn eine die andere in der Dawung behindert/ woraus endlich eine corruption entstehet.

5. Daß man allezeit des Abends und gegen die Nacht weiniger esse als des Mittags.

6. Daß man sich zwischen beyden Mahlzeiten des Trinckens enthalte/ vor allen Dingen aber des Nachts.

7. Daß man alle ungesunde Speisen/ welche hart und schwer zu verdauen/ oder böse/ wässerige/ Gallmäßige hitzige und scharffe gesaltzene Feuchtigkeitē geben/ so viel müglich meide. Insonderheit ist in der Gliedsucht schädlich alles Fleisch und Fische/ welche im Saltz und Peckel gelegen/ oder im Rauch geträuget/ was von altem und zur Arbeit gebrauchtem Rindvieh ist/ was in und bey den Wässern lebet/ als Gänse/ Enten/ Schwane/ Wasserhüner und dergleichen; Alles was sehr fett ist/ es sey gekocht oder gebraten/ Item was in Butter oder andern Fett gebacken/ gebraten oder geprägelt ist. An Fischē sind zu meiden: eingesaltzener oder geräucherter Lax/ Stöer/ Stockfisch/ Hering/ Bückling/ Wels/ Schleyen/ Aahl/ Neunaugen und was dergleichen mehr ist/ insonderheit aber Karpen/ welche gar leichtlich das podagra und Gliedsucht verursachen können.

Von Zugemüsen sind zu verwerffen/ Erbsen/ Rübē/ Bohnen/ imgleichen Senff/ Zwibeln/ Rettig ꝛc. Kohl wird vor gut und gleichsam ein antidotum podagræ gehaltē. Milch und Milchspeise/ wie auch Käse/ welcher alt uñ scharf ist/ imgleichē rohes und steiniges Obst/ Item Melonen/ Gurcken/ Kürbiß ꝛc. sind schädlich.

Hergegen haben E. Excell. sich solcher Speisen zu gebrauchen/ welche leicht zu verdäuen und ein gutes reines Geblüt geben/ als Kalb/ Schaaf/ Lamm und Rindfleisch/ welches nicht zu alt ist/ frische weich gesottene Eyer/ Lerchen/ Droseln/ kleine und grosse Kramßvogel/ Schnepffen/ Ringeltauben/ Brachvogel/ Reb- Hasel- und Berghüner/ Phasanen uñ allerley Waldvögel/ junge Hasē/ Rehe Wildprett ꝛc. zahme Hüner werden in der Gliedsucht vor ungesund gehalten. Von Fischē sind zugelassen Hechte/ Parsen/ Forellen/ Gründlinge/ Schmerlen/ Barben/ Brassen/ Häßlinge und dergleichen.

Bey den Speisen köñen gebraucht werden/ Citronen/ Pomrantzen/ Limonen/ Cappern/ Oliven/ Endivien und Cichorien/ Salat/ Brunnkresse/ Traganth/ Rapuntzichen/ Spargen/ und insonderheit die Wurtzeln von rothem Beyfuß/ welche man auch mit den Speisen/ gleich wie Petersilien Wurtzeln/ kochen kan. Dann solche werden vor ein gewisses und bewehrtes præservativ der Gliedsucht gehal-

gehalte/wie unter andern beym Cratone zu lesen/ consilio 235. Multi qvippe solo hujus radicis usu ab articulorum doloribus liberati sunt.

Das Brod soll von gutem Weitzen/Roggen oder welches das beste ist von reinem Gäistenmehl/wol außgebacken und zimblich gesäuret seyn: Auch kan man ein wenig Anieß/Fenchel und Coriander darunter thun; Die Speisen sollen nicht scharff gewürtzet oder starck gesaltzen/noch mit vielem scharffen Eßig zugerichtet seyn.

Was das ordinar Geträncke betrifft/ ist aller Wein insonderheit welcher sehr hitzig und kalckicht ist zu meiden/ doch können E. Excellentz umb ihres schwachen Magens willen bey dem Essen ein Gläßlein guten Alcant/Veltliner oder Montevasconer-Wein gebrauchen/welchen Sie auch bißhero nicht übel befunden.

Sonsten ist ein gutes/abgelegnes klahres Gärsten-Bier/welches nicht gar zu starck von Hopffen ist/ besser und gesunder als alles andere Geträncke/will man etwas Melisse Gichtkraut/iva arthetica genant/Gamanderlein/ Holwurtz/ Roßmarin und dergleichen darein thun/ und wann das Bier erst gebrauen ist damit gähren lassen/ ist es so viel gesunder und besser.

III. Das dritte ist/Schlaffen und Wachen: Hiebey wäre nun zu erinnern daß Ewr. Excellentz in beyden gute Maaß halten und nicht zu viel schlaffen noch zu viel wachen möchten/ sintemahl beydes der Gesundheit schädlich ist; Weil aber solches bey ihren hohen Ampts-Verrichtungen und militarischen affairen nicht wol geschehen kan/ wil ich allein dieses erwehnet haben/ daß E. Excellentz nicht bald nach dem Essen einschlaffen/sondern sich dessen/ so lange enthalten möchten/ bis zum wenigsten 2. Stunden passiret. Wann auch Eur. Excellentz an ihrer Nächtlichen Ruhe etwa behindert werden/ können Sie durch einen Morgen- oder Nachmittagsschlaff solches wieder einbringen und compensiren.

IV. Das vierte ist Bewegung und Ruhe des Leibes/welche gleicher Gestalt mäßig seyn sollen/ weil aber auch dieses bey so vielen travallien sich so genau nicht wil einspannen lassen; muß man beyderley gebrauchen/wie es die Zeit und Gelegenheit leiden will; doch wäre zu wündschen/ daß E. Excell. sich im Reiten etwas schonen könten/weil durch die starcke Bewegung die scrossischen Feuchtigkeiten gleichsam aufwallen und in die hängenden Knie und Füsse fallen/wie E. Excellentz solches schon zum offtern erfahren müssen.

V. Das fünffte besteht in Behaltung und Außlährung/ daß man nehmlich das jenige was man täglich an Essen und Trincken zu sich

nimmet/so weit es zu Erhaltung des Leibes nützlich und gut / bey sich behalte / was aber hierzu untüchtig durch die gewöhnlichen Conducten und Gänge von sich lasse. In Behaltung habe ich bißhero keinen Mangel gespüret; In Außlehrung aber scheinet die Natur etwas träg und nachlässig zu seyn / dannenhero nöthig daß man selbige entweder durch ein suppositorium oder gelindes Clystier reinige und auffmuntere / damit die excrementitii humores nicht stecken bleiben und hernach zu dieser und andern Kranckheiten Vrsach geben/worzu dann auch der laxirende Cremor Tartari gar nützlich / wie bißhero geschehen / kan gebrauchet werden.

Hierbey ist auch dieses zu erinnern weil die serosischen gesaltzenen scharffen Feuchtigkeiten / wovon die Gliedsucht eigendlich entstehet am allerbesten und bequemsten durch den Schweiß abgeführet werden / daß Ewr. Excellentz sich des Morgens im Bette fein warm und etwas mehr als sonst ordinari geschicht / zudecken lassen / damit die Schweißlöcher eröffnet und die Natur zum Schweiß disponiret werde / welches dann in diesem affect über die massen nützlich und heilsam ist; Vnd wann schon nicht allezeit ein Schweiß erfolget/ist es doch genug wann sich nur einige geringe Nässe und Feuchtigkeit an der Haut befindet;

Quod non facit sudor, præstat id tenuis udor. A venere autem nimiâ & intempestivâ abstinendum.

VI. Das sechste und letzte sind die Bewegungen des Gemüths / als Zorn/Eyfer/Furcht/Schrecken/Traurigkeit/Gramm/Sorgen/und dergleichen.

Hiebey habe ich nichts zu eriñern/ sondern vielmehr zu verwundern/ daß E. Excell. allen Zorn und Eifer durch sonderliche Sanfftmütigkeit/ alle Furcht und Schrecken durch ihr heroisches/ tapfferes und unerschrockenes Gemüth / alle Traurigkeit / Grahm und Sorgen durch ihres Hertzens angeborne Freudigkeit und geschwinde resolution so stattlich und standhafft überwinden / ja auch die grossen und heftigen Schmertzen in wärendem paroxysmo so gedultig übertragen können/ daß ich in Warheit sagen kan / daß ich dergleichen bey keinem patienten mein Lebtage gesehen. Gott erhalte und vermehre diese und andere Ewr. Excellentz hochrühmliche Tugenden/ und gäbe daß sie vielen andern zum Exempel der Nachfolge dienlich und ersprießlich seyn mögen:

Vnd das ist also das Erste / welches E. Excell. zu verhütung ihrer hochbeschwerlichen schmertzhafften Kranckheit in acht zu nehmen haben/ damit die humores serosi & tartarei vera causa Arthritidis im Leibe

nicht generiret und gesammlet werden.

II.

Das andere entspinnet sich aus dem ersten / denn weil man itzt beschriebene diæt so genau/insonderheit wenn man zu Felde lieget und mit Lufft/Wetter und Wind/ Speise uñ Tranck/gutē und bösen Nachtlagern/ Ruhe und Unruhe/wie es Gott schicket und die Zeit mitbringet/ verlieb nehmen muß/nicht halten kan/ist nötig daß was an bösen Feuchtigkeiten per errores diætæ cumuliret und gesammlet worden/zu rechter Zeit und durch dienliche / wol eingerichtete medicamenta abgeführet werde:

Dieses kan auf dreyerley Art und Weise geschehen/Als:

1. Durch purgiren und Aderlassen.
2. Durch den Schweiß.
3. Durch die Urin.

Das purgiren kan füglich des Jahres 2.mahl als im Frühling und Herbst etwann 14. Tage vor dem æquinoctio, wann Tag und Nacht gleich seyn/angestellet werden/ dann um diese Zeitē pflegen sich die Feuchtigkeiten im Leibe zu bewegen / und gleichsam auff zu wallen. Hierzu wird dienlich seyn/daß E. Excellentz erstlich loco digestivi drey Tage nach einander alle Morgen eines von denen dreyen eroffnenden Pulverlein in einer Rosienen-Suppen einnehmen und etwa 2. Stunden darauff fasten: Hernach können Ewr. Excellentz vier Tage nach einander alle Morgen einen guten Trunck von der laxirenden Mehte zu sich nehmen und etwa drey Stunden darauff nüchtern bleiben / dafern diese Mehte vor Mittag nicht gnugsam operiret / können Ewr. Excellentz nach Mittag etwa umb 4. Uhr wiederumb davon gebrauchen.

Sonsten wäre nicht undienlich/ daß E. Excellentz auch alle Monath 2. oder 3. Tage vor dem vollen Liecht etwas von gelinden laxirenden Artzneyen einnehmen möchten / damit sich nichts von bösen Feuchtigkeiten sammlen könte und der Leib stets rein und offen gehalten würde / worzu denn diese verordnete Pillen gar nützlich können gebrauchet werden/ so man derselben 13. oder 15. in ein wenig blau Violen Syrup und Gichtkrautwasser einnimmet.

Das Aderlassen kan auch im Frühling und Herbst etwa 2. Tage nach verrichteter Reinigung des Leibes geschehen / und die median am Arm geöffnet / iedoch nichts mehr als etwa 6. oder 7. Untzien Blut gelassen werden.

Was zum andern den Schweiß betreffen thut / wordurch die causa morbifica nehmlich humor serosus & tartareus soll außgeführet werdē ist ein sonderliches destillat verordnet / dessen können Ewr. Excellentz

alle

alle mahl des Frühlings und Herbstes nach verrichter Leibes Reinigung und Aderlassen/ des Morgens frühe 3. oder 4. Untzien mit 21. Tröpflein der Tincturæ ♀i vermischen lassen/außtrincken und ein wenig damit schwitzen/auch solches etliche Tage nach einander fleißig continuiren.

Nach Mittag etwa umb 4. Uhr können E. Excellentz alle Tage so lange sie schwitzen zur Stärckung vom oleo perlarum 15. Tröpfflein in dem zugerichten Zimmetwasser einnehmen.

Wolten auch E. Excellentz alle Monath nach gebrauchten Pillen dieses Schweiß-destillat sampt der tinctur ein paar Tage gebrauchen/ wäre es sehr gut und zuträglich.

Zum dritten die Urin treibende Mittel anlangende / ist hierzu vor andern dienlich die essentia diuretica so man derselben 25. oder mehr Tröpfflein in den destillirten Sassafras-Wässerlein des Morgens nüchtern gebrauchet und alsobald darauf etliche bittere Mandelkernen isset/hernach bis zu der ordinar Mittags-Mahlzeit darauff fastet. Es muß aber solches erst nach verrichter Reinigung des Leibes geschehen und ebenmäßig etliche Tage nach einander continuiret werden.

III.

Das dritte bestehet im Brauch etlicher medicamenten / welche insonderheit der Gliedsucht wiederstehen und deßwegen antiarthritica oder antipodagrica genennet werdē. Dieser sind nun sehr viel/wollen aber nicht alle gleichen effect thun. Ich weiß für diesesmahl E. Excell. nichts bessers zu recommendiren als das decoctum chamædryos, welches die Medici von Genua dem Käyser Carolo V. verordnet und damahls/wie auch hernach zum offtern/gut befunden worden / wie beym Solenandro Section 5. Consil. 1 zu lesen. Ich habe zwar E. Excell. Feldscherer gewiesen/ wie es muß decoquirt uñ zubereitet werden; allein/weil man im Felde uñ insonderheit im marchiren nicht allezeit Gelegenheit hierzu haben kan/ würde meines Erachtens besser seyn/ dz man eine gute Mehte von reinem Honig/Birckwasser und Weinstein/ inhalt beygefügter description abkochen und hernach die Chamædryn damit gähren liesse/welches denn ein gar anmutiges Getränck geben würde: Man könte zwar Wein oder Most darzu nehmen/ich habe aber befundē daß die Mehte E. Excell. allzeit besser bekommen als der Wein. Diese Mehte könten E. Excell. nicht allein im Frühling und Herbst nach gereinigtem Leibe sondern auch sonst zu ieder Zeit nützlich zu gebrauchen/und bin ich gäntzlich in der Meynung/ daß E. Excellentz / so weit mir deroselben Leibes Constitution bekant ist/ von diesem medicament mehr als von allen andern/welche Sie bißhero

gebrauchet Hülffe und Linderung empfinden werden / dannenhero ich auch andere Mittel vorzuschlagẽ vor diesesmahl Bedencken getragen.

IV.

Das vierte beruhet in roboratione articulorũ, daß die geschwächten Glieder gestärcket werden / damit sie die humores serosos & tartareos wovon die Schmertzen verursachet werden/nicht annehmen.

Dieses soll per adstringentia, moderatè calefacientia & exsiccantia geschehen; Zu welchem Ende dann sonderliche Species zum Fußbade verordnet / dieselben kan man in rothem Wein oder Most kochen und die Füsse darinnen baden und waschen/ die andern Gliedmassen kan man hiemit fomentiren und bähen / hernach mit warmen Tüchern fein sanfft und gelinde abtrucknen und dann mit dem stärckenden Gliedersälblein bestreichen; oder da man die Salben wegen ihrer Schmierigkeit nicht leiden kan/das emplastrum diachalcyteos aufflegen und solches eine Zeitlang continuiren. Es muß aber dieses nicht geschehen/ehe und zuvor die Hitze/Röthe uñ Geschwulst aus den Gliedern gäntzlich verzogen/uñ hinweg ist. Und dieser Gestalt kan die præcaution uñ verhütung der Gliedsucht füglich eingerichtet werden:

In Curatione ist auff folgende Art und Weise zu procediren:

I. So bald man einige Schmertzen in den Gliedern empfindet / sol die median am Arm geöffnet und ein wenig Blut gelassen werden.

II. Hernach soll man das defensiv-Pflaster appliciren: Sind die Schmertzen in der Hand/sol das defensiv auff die Schulter derselben seiten; sind sie unten am Fuß/ sol es über das Knie geleget werden.

III. Hierauff kan man ein gelindes vomitiv gebrauchen oder die unten verzeichnete Pillen in ein wenig Rosensafft / Syrupus rosarum ex multiplici infusione genannt / des Morgens nüchtern einnehmen/ vier Stunden darauff fasten und der operation gebührlich abwarten/auch ferner den Leib durch dienliche Clystier und andere erweichende Mittel stets offen halten.

IV. Nach verrichter purgation kan man des folgenden oder dritten Tags von der verordenten Schweiß-Lattwerge drey grosse Messerspitzen voll in ein wenig Cardobenedicten und Gichtkraut-Wasser / aqua ivæ arthreticæ genannt/einnehmen/ und damit schwitzen / auch kan man das destillirte Sassafras- Wässerlein / dessen oben in præcautione gedacht worden/ mit der Tincturâ Tartari hierzu gebrauchen/ und solches etliche mahl / da die Kräffte den Schweiß erleiden können / repetiren.

V. Eusserlich kan das emplastrum diapal-

diapalma oder antipodagricum nostrum, welches ich bey vielen sehr gut befunden/auff die schmertzhaffte Glieder geleget werden.

VI. Jst der Schmertz sehr groß/ und unerträglich/mag man das verordente cataplasma fein warm aufschlagen un̄ zum öfftern/insonderheit wann es kalt worden/repetiren.

So es nicht helffen wil/ soll man Hartz von Kirschbäumen in gutem Bier-Eßig kochen/Tücher darinnen naß machen/ und fein warm umbschlagen. Des Abends etwa umb 9. Uhr sol man folgendes Träncklein außtrincken /insonderheit wann der Schmertz sehr groß ist /oder sonst etwa Hitze im Leibe gespüret wird:

℞. Aqu. nostr. hypnot. ℥ij.
plantagin.
nymphea ana ℥ß
Dissolve in his
Extract. fragorum ℈j.
Syrup. flor. Rhead. ℥i.
Spir. rosar. gt. vij.

M. F. potiuncula.

Jst grosse Unruhe und stetes Wachen dabey / also daß man vor Schmertzen nicht schlaffen kan/mag man vom laudano opiato 2. oder 3. Gran darzu thun.

Wann grosse Mattigkeit / Hitze und Durst verhanden/kan man des Abends folgēde Emulsion gebrauchē:

℞. Sem. papav. albi ℥ß.
4. frig. maj. excort.
non ran. id. ana ʒj.
Aq. flor. bugloss.
borragin.
nymphea
rosar. ana ℥j.

M. F. *s. a Emulsio.*

add.

Magister. perl. orient. ℈j.
Rotul. man. Christ. simpl. ʒij.
Spir. fragor. gt. vij.

M. S. Emulsion.

VII. Wann der Schmertz gestillet und gäntzlich nachgelassen / soll das emplastrum diaphoreticum Mynsichti auffgeleget und so lange gebraucht werden / bis sich die Geschwulst gantz und gar verzogen/ auch kan man bißweilē ein Stücklein von verguldetem Leder aufflegen/ denn selbiges ziehet den humorem serosum gar starck an sich / daß bißweilen die Tropffen häuffig daran kleben.

VIII. Endlich wann der Schmertz und Geschwulst hinweg seyn / auch keine Hitze oder Röthe in den Gliedern zu mercken/kan das Fußbadt un̄ fomentation derer obē gedacht worden/zu stärckung derer geschwächten Glieder neben dem Sälblein oder Emplastro diapalma adhibiret und eine gute gesunde mäßige diæt neben fleißigem Gebrauch derer verordenten præservativ Mittel/so viel müglich/gehalten werden.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Cremr. ♀ri ʒii.*
♀i ⊕lat. gr. XXI.
Fæcul. bryon. ℈i
M. in mortario marmoreo
F. pulvis. dividatur in tres partes æquales D. singul. seorsim in capsulis.

S. Eröffnendes Pulver auff 3. mahl.

***

℞. *Fol. sen. SS. ℥i.*
agarici trochisc. ʒiii
Gialapp. elect.
Turbith. gummos.
Hermodactyl. albiss. ana ʒii.
Cremor. ♀i ℥ß
Cinam. acutiss. ʒii.
Caryophyllor. ℈i
Incidantur & conquassentur grosso modo, postea
affund.
Hydromell. Lithvanici vel Finnici ℔iii,
Stent in infusione per
Hor. XXiiii
Colatura D. in vitro.
S. Laxirende Methe.

℞. *Mass. pil. Angelic. ℥ß*
Extract. Rhabarb.
folior. Sem.
Hermodact. ana ℈i.
Acid. ♀i. ℈iiii
Resin. Gialapp. ℈ii.
Sal. Chamædr.
Chamæpyth.
Veronic. ana gr. Xiij.
Ol. stillat. nuc mosch at.
fænicul i
carui ana gt. vii
M. c. Syrupo rosar. solutiv.
F. pilulæ ex quolibet Scrupulo
Numero Xj.
Deaurentur fortiter
D. in Scatulam

S. Pillen alle Monden zu gebrauchen.

***

℞. *Lign. sassafras odoris. ℔ß*
Rasur. Corn. Cerv. ℥ii.
Rad. ebuli
valerian. ana ʒvi.
Fol. ivæ arthetic. M. ii.
Card. bened.
Meliss. ana Mj.
Baccar. Juniperi ℥is
affund. vin Rhenani
optim. ℔i
Aq. ivæ arthetic ℔ii
Card. bened. ℔ß.
Macerentur per triduum
Postea destillentur.
S. Destillat zum Schweiß.

***

℞. *Tinctur. ♀ri. ℥i*
D. in vitro
S. Tinctur in Weinstein.

***

℞. *Ol. perlar. ver.* ℥i.
D. in vitro.
S. Perlen-Oehl.

***

℞. *Aq. Cinamom. c. florib. borrag. destill.* ℔i
Julep. rosarum ℥i.
Spir. rosarum
rubi Idæi ana gt. xv.
M. D. in vitro
S. Zugerichtes Zimmet Wasser.

***

℞. *Essent. nostr. diuret.* ℥i.
D. in vitro
S. Harntreibende Essentz.

***

℞. *Ligni sassafras* ℥iiii
Fol. Chamædr.
Chamæpyth.
Agrimon
betonicæ ana Mi
Rad. arthemis.
Cort. fraxini ana ℥i.
Sem. Dauci
anisi
fœnicul ana ʒii.
Infund. per diem & noctem in aq. destill. betulæ q. s. postea destillentur
D. in vitro.
S. Destillirtes Sassafras Wässerlein.

***

℞. *Herb. arthemisiæ.*
salviæ
primul. veris
betonic.
pedes columbin.
Chamædr.
Chamæpyth.
Majoran.
rorismarin ana Mi
Flor. rosar. Sylvestrium Miii
stæchad. arabic.
acaciæ
verbasci
Hyperic. ana Mi.
Vitrioli rubri
alumin. ana ℥iii
Incidantur & conquassentur grosso modo
D. ad scatulam
S. Species zum Fußbad und Bähung der Glieder.

***

℞. *Salis marin. in furno exsiccat. & subtilissimè in marmore triti* ℥iii.
Ol. lumbricor. terrestr.
vulpin.
Adipis human. ana ℥i.
Ol. costin.
nardin. ana ℥ß.
Ol. stillat. salviæ
rorismarin.
Majoran. ana gt. XV.
M. F. linimentum molle
D. in fictili.

S. Stär-

S. Stärckendes Glieder Sälblein.

***

℞. *Flor. rosar. rubr.*
balaust. ana ℥iii
Rad. consolid. major. ℥v.
Cort. granator.
Boli Armen.
Sang. Dracon.
Tragacanth. ana ℥i.
Album. ovor. No. iii.
Cerat. santalin. q. s.
M. F. Emplastrum.
S. Defensiv Pflaster.

***

℞. *Extract. nostr. solutiv. ℈i*
☿. ⊕lat. gr. iii.
Resin. Gialapp. gr. iiii
Ol. still. nuc. moschat gr. j.
M. c. aqua Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
Deaurentur fortiter
S. Purgierende Pillen auff einmal

***

℞. *Rob. Sambuci ℥ii*
C. cerv. absq. △ calc. ℥iii.
Lapid. Bezoar. ℈ii.
Syrupi ex succo cardui ben. q. s.
M. F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Schweiß Latwerge.

***

℞. *Emplastr. diapalm. ℥iiii*

D. in vesic.

S. Pflaster zu den Gliedern.

℞. *Farin. hordei*
tritic. ana ℥is.
Fol. hyoscyami
Malvæ
Violar. ana Mi.
Flor. Chamal. Mi.
verbasci
Sambuci ana Mß
Cort. papav. alb. ℥ß.
Ol. lumbricor. terrest.
papaveris ana ℥i.
Opii Croci ana ℥iß.
M. F. Cataplasma.
D. in fictili.
S. Cataplasma.

***

℞. *Ol. olivar. ℥viii.*
Ceruss. venet. alb. ℥iii.
Lithargyr. subtilissime pulverisat. ℥ii.
Myrrh. elect. ℥i.
Camphor. ℥ß.
M. F. s. a. Emplastrum
S. Emplastrum antipodagricum.

***

℞. *Emplastr. Diaphoretic. Mynsicht ℥vi.*
F. Magdaleones duo
D. in vesica S.

Die

Die Mehte derer obengedacht worden/ kan folgender Gestalt bereitet werden.

NEhmet 2½ Thonnen Bircken-Wasser/ giesset es in einen Kessel/ lasset es etwa eine viertel Stunde lang kochen/ scheumet es wol und fleissig ab/ hernach thut eine halbe Thonne gut klar Honig darein und 6. Handvoll guten frischen Hopffen in einen reinen Linnen Beutel gebunden/ lasset es zusammen anderthalb Stunden wol kochen/ alsdenn entziehet ihm das Feur in etwas/ daß es nicht mehr siede oder koche/ lasset es aber gleichwol auff gelindem Kohlfeuer stehen; Nehmet das Weisse von 25. Eyern/ zerklopffet es in ein wenig kaltem Wasser/ thut es in den Kessel zu der Mehte/ werffet 2. Pfund gestossenen weissen Weinstein darein/ lasset es wiederumb auffs neue etwa eine Viertel Stunde lang kochen und mit einer Kelle wol abscheumen/ giesset es hernach durch einen spitzigē Beutel von groben weissen Tuch in die Thonnen: Etliche Stunden hernach wañ die Methe in den Thonnen noch etwas warm ist/ so giesset die unten verzeichnete Mixtur darein/ lasset es 14. Tage oder 3. Wochen des Sommers im Vorhause/ des Winters in der Stuben liegen/ damit es gähren möge.

Die Thonnen müssen nicht gantz voll seyn/ damit die Mehte Raum zur Gährung habe.

Nach diesem kan man sie in den Keller legen und daselbst stille liegen lassen/ biß etwa 2. oder 3. Monat passiret seyn/ hernach soll man sie in andere Thonnen abziehen und noch einen Monath liegen lassen/ ehe man davon trincket; Je länger sie lieget/ je besser sie wird/ doch ist zu mercken/ daß man diese Meth nicht in einem Keller halte/ darinnen frisch Bier ist/ auch muß in den Thonnen darin sie gefasset wird vorhin kein Bier gewesen seyn. Neue Thonnen sind hierzu am besten/ doch daß sie vorher mit heissem/ hernach auch mit kaltem Wasser bezogen und gesaubert werden. Damit sie von dem neuen Holtz keinen übeln Geruch/ Schmack oder Farbe bekomme.

Die Mixtur zu der Gährung wird folgender Gestalt bereitet.

Nehmet guten frischen Cañell 2. Loth/ Cardemom 1½ Loth Näglichē/ 1. Loth/ weissen Jngber 2. Loth giesset 1½ Pfund guten starcken Brandwein darauff/ welcher von Spanischen Wein/ Seck oder Malvasier destilliret ist/ lasset es Tag und Nacht in einem Glaß fest und wol zugedeckt stehen/ hernach seiget es durch ein reines Tüchlein/ thut zehen Löffel voll Bierhefen darunter/ mischet und rühret es wol untereinander/ und giesset es in die Mehte: Wann 2. Tage verflossen/ so nehmet 2. oder 3. ℔ Wasser-Batennige oder Gamenderlein

chamædris genandt/ thut sie in einen oder 2. Beutel von reiner Lindwand/ henget sie in die Mehte un̄ lasset es zusammen durchgähren; Die Chamædris muß zuvor etwas/ doch nicht zu hart in der Lufft getreuget seyn/ und ist insonderheit dahin zusehen/ daß man dieselbe gut un̄ frisch/ welche nicht gar lange abgenommen und wol auffgetreuget ist/ hierzu haben könne.

Dieses habe ich von præcaution und curation der Gliedsucht und denen darzu gehörigen Medicamenten auff E. Excell. Begehren/ verzeichnen und deroselben hiemit übergeben wollen/ nicht zweiffelnde/ wann dieser meiner wollgemeinten instruction nachgelebet un̄ die darin beschriebene Artzney-Mittel zu rechter Zeit und mit Fleiß gebrauchet werden/ vermittelst Göttlicher Verleihung/ ob nicht gäntzliche Besserung/ welche schwerlich zu hoffen/ dennoch mercksliche Linderung erfolgen werde/ welches ich dann von dem allgütigen Gott hiemit hertzlich will gewünschet haben/ verbleibende

E. Excellenz

Unterdienstwilligster

Datum im Feldläger vor Tribbeseeß den 8. Sept. Anno 1638.

B. Timæus, V. G.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Ad eundem.

Zu præservation der Podagrischē Flüsse werden mit sonderlichem ersprießlichen Nutzen gebrauchet.

I.

Die Fluß-Pillen.

Davon Wochentlich 2. mahl eine Stunde vor dem Abendessē/ iedesmal 4. oder 5. Pilulen in einem Löffel voll kaltē Biers eingeschlucket/ un̄ alsobald noch einen guten Trunck Bier darauff gethan/ haben die Krafft und Wirckung daß sie die innerlichē Verstopffungen des Mesenterii und der Dauungs-Glieder eröffnen auch die von schwacher und unvollkommener Dauung überbliebene cruditates und excrementitios humores gemachsam ausführen/ daneben die innerlichen Glieder stärcken und in ihrē rechten Temperament erhalten. So diese Pillen des folgenden Morgens 1. oder 2. mal laxiren/ so ist ihre Wirckung recht/ wo aber nicht/ so können dann hernach mehr/ und so viel/ biß gedachte Wirckung erlanget wird/ auff einmal genommen werden.

II.

Die Stahl-Essenz

Sol fein subtil und ohn einige scharffe Mittel præpariret seyn/ hievon kan man alle Morgen XXI. Tröpflein in einē Gläßlein Schlüsselblumenwasser oder aqua Chamæpyticos oder ivæ arthetica einnehmen.

Diese Essenz ist ein sonderbares/ bißher offt probirtes specificū præservativum in der Gliedsucht und podagrâ, erweiset seine Krafft gar empfindlich in Eröffnung aller Verstopffung des mesenterii und Dauungs-Glieder/resolviret und führet per insensilem transspirationem ab alle schädliche Serosische tartarische Feuchtigkeiten des gantzē Leibes/ absumiret und trucknet Natur gemäß das übrige aus / dannenhero hernach das gantze genus nervosum und alle Glieder in ihrem natürlichen temperament gestärcket und erhalten werden.

III.

Das purgirende Pülverlein.

Damit diese Præservation in vor gedachter Kranckheit desto vollkomener möge erhalten werden/ ist nötig/ daß über obgemeldte Artzneyen Jährlich viermahl / nehmlich iedesmahl 8. oder 14. Tage vor den beyden solstitiis. da man den kurtzen uñ längsten Tag hat/ und den zweyen æquinoctiis. wenn Tag und Nacht gleich seyn (weil umb diese Zeiten die defluxiones sich am allermeisten zu regen und zu bewegen pflegen) evacuiret werde / Hierzu ist nun dieses purgirende Pülverlein sehr nützlich/ wenn man zu letzt gedachten Zeiten / drey Tage nach einander des Morgēs nüchtern Jedesmahl eine dosin in Schlüsselblumen Wasser oder in aquâ ivæ artheticæ oder auch woll in Bier oder Wein gebrauchet / und dann der operation und Wirckung/ welche gar sanfft und gelinde zu erfolgen pfleget/ gebührend abwartet.

IV.

Zu Stärckung derer geschwollenen und geschwächten Glieder kan man das Emplastrum diachalcyteos oder diachylon in der Apotheken genant/ umb die Geläncke der Glieder legen / und stets oder eine gute Zeitlang darüber tragen Gott der höchste und beste Artzt wolle zu diesen Mitteln sein gnädiges Gedeyen geben und verleihen/ umb Christi willen!

Descriptio Medicamentorum.

1. Fluß-Pillen.

R. *Aloës succotrinæ* ℥iij
Dissolve in succo borraginis bugloss. violar. & rosarum. solutionem effunde relicto crassamento in fundo vasis & per chartam emporeticam transcola, adde.

Extract. *Ivæ arthet.*
Chamædr. veræ
betonic.
Rhapontic.
Chamamel.
Veronic.
Cardui bened. ana ℥i.
Squinanth ʒiiß.

Pulv. Mastich. ʒiiß

 Misce

Misce & evaporationi trade, ut redigatur in massam, ex qua formetur pilulæ parvæ.

2. Staahl-Essenz.

Diese wird mit einem sonderbaren Menstruo extrahiret und über den Helm gezogen und destilliret also daß sie gantz keine Schärfe bey sich habe.

3. Purgierendes Pulver

R. *Hermodactyl. albiss.*
Turpeth gummosi
Diagrid. præparat.
Fol. Sen. S.S.
Rasur. Cranii human.
Sacchar. Cand. alb. ana ℥i.
M. F. pulvis dosis ℈ij

4. Pflaster welches die Tophos resolviret.

R. *Emplastr. oxycroc* ℥ij
Medull. vitul. ℥i.
Cervin. ʒvi.
Ol. Ceræ ʒii.
Colcotharis ℥ß.
☿*ii vivi* ʒij.
Cantharid. subtiliss. trit. ℈i.
M. F. Emplastrum.

BALTHASAR GLASIUS D.

EPISTOLA III.
Ejusdem tenoris

HOchwolgebohrner Herr General Feld-Marschall/ gnädiger Herr/ E. Excellentz wegen dero langwierigen hochbeschwerlichen knödigen Gliedersucht/ meinen wenigen gutmeinenden Rath und Bedencken zu eröffnen/ erkenne ich mich unterthänigst so schuldig als willig.

Und wie nun meinem wenigen Verstande nach/ bey ietziger E. Exc. Leibes Constitution und Beschaffenheit/ Ich (Jedoch salvo aliorum rectiùs sentientium judicio) die nunmehr gesetzte kalkichte materie gäntzlich zu resolviren und von selbiger die Glieder zu befreyen/ fast keine Müglichkeit zu seyn erachte/ also halte ichs hingegen dafür/ daß vor fernerer an und Zuwachsung derselben E. Excell. nicht allein præserviret/ sondern auch in ziemlichen Stande der Gesundheit annoch vermittelst Göttlicher Verleihung un Gebrauch dienlicher medicamenten auch rechter Observanz der diæt und anderer rerum non naturalium eine Zeitlang conserviret und da ja ex erroribus diætæ einiger Anstoß sich wieder mercken ließe auch demselben bald begegnet werden könne.

Habe demnach meine Gedancken/ E. Excellentz temperament, dero Leber und Haupts disposition, wie auch besagter Schwachheit Zustande und Ursachen nach/ insonderheit auff die Curam præservatoriam dirigiren und deßwegen die nachgesetzte gantz heilsame und offt bewehrte Medicamenta als ein Pulver A. einen Schweiß-

Schweißtranck B.
Pillen zum podagra C.
Schweiß-Pillen D.
Aquavit zu den Stiefeln E.
Pillen zum Podagra G.
Schweiß-Pillen H.
Haupt und Leberstärckung. I.

ordiniren und Ihrer Excellenz selber præpariren wollen / der guten Hoffnung zu dem allerhöchsten Artzt lebende / daß wenn E. Excellentz võ selbigen / nachgesetzter meiner instruction zu folge / fleißig gebrauchẽ werden / E. Excellentz derselben glückliche operation und einen würcklichen effect erspüren werden.

Wie nun aller Medicorum einhelligem und in der experienz gegründeten Satzungen nach / menschlichem Cörper nichts diensahmers denn daß man demselben des Jahres zweymal / als im Herbst und Frühling in dem Martio und Septembri von den eingesamleten bösẽ Feuchtigkeiten durch diensame purgation liberiren und also vor vielen und beschwerlichen Kranckheiten / vermittelst Gottes Hülffe præserviren möge.

Also ist insonderheit E. Excell. rath und diensam / daß dieselbe nicht allein Jährlichen in dem Monath Martio und Septembri sondern auch in allem und jedem Monath des gantzen Jahres vier Tage / als zwey vor und zwey Tage nach Eintretung des letzten Viertels in ieglichem Monat erwehlen und an denselben von ihren wichtigen Geschäfften so viel entmüssigen mügen / daß E. Excellenz der oberwehnten Medicamenten nachfolgender Maaße ruhiglich geniessen können: Und neben Continuirung des Gebrauchs des Brandtweins E. in den Stieffeln / welche E. Excell. zu vorhin bewustermaßen ie umb dẽ andern morgen iedesmal eine Stunde lang adhibiret an dem ersten dieser zweyer Tage vor dem letzten Viertel von dem Pulver A zwey Brieffelein am Morgen Nüchtern um̃ halb sieben Uhr und Abends wenn E. Excell. nicht mehr trincken sondern bald einschlaffen wollen Jedesmahl ein Brieffelein in zwey Löffel voll guten weissen Weins einnehmen / am Morgen eine Stunde darauff schlaffen / hernach ein wenig Suppe geniessen: Am Abend gleicher Gestalt darauff einschlaffen aber nichts darnach geniessen; Am folgenden Tage von den Podagrischen Pillen C. sieben in eim Löffel voll Violen oder pœonien syrup. einnehmen / und selbigen Tages nicht schlaffen / nicht schwitzen / sich auch nicht in die Lufft begeben / sondern in der Stube der operation abwarten / darauf an dem Tage / an welchem das letzte Viertel eintritt / ruhen / an denen folgenden beyden Tagen iedem Tag des Morgens nüchtern von den Schweiß-Pillen D. drey in 4. oder 5. Löffel voll des Schweißträncklein B. zuvor warm gemacht niederschlingen sich dar-

darauff in den Schweißkasten begegeben und vermittelst des angezündten Brandweins eine halbe Stunde schwitzen/hernach sich abtrucknen lassen/in dero zuvor warm gemachtes Bette begeben / und damit E. Exc. nicht zu matt werden mögen von der Haupt und Leberstärckung (von welcher Ihre Exc. auch in den übrigen Tagen/ da sie keine purgirende oder schweißtreibende Dinge gebrauchet/ jedesmahl am Morgen und Abend/ wenn sie sich zur Ruhe begeben wollen/ drey gute Messerspitzen voll geniessen können) je so viel als eine grosse Walnuß ist / einnehmen und diesem Methodo auch in allen und jedē Monathen des Jahres/ohne daß Sie hierinnen des Hundes Monat/ in welchen sie sich des Gebrauchs der Medicamenten enthalten müssen/ billich eximiren, sich verhalten wollen.

Gleicher maßen nun E. Exc. den Cörper für mehr Zufällen durch diensame Mittel zu præserviren Monatlich sich bemühen wollen: Also werden dieselbe auch Jährlich sothane præservatoriam curam, sonderlich im Frühling und Herbst anzustellen/ und des Frühlings im Monath Martio zwey Tage nach eingetretenem vollen Mond dieselbe folgender massen anzufangen mitteln und vollenden sich nicht verdriessen lassen / daß E. Excell. am dritten und vierten Tage nach dem vollen Mond im Martio von dem Pulver täglich 2. Mahl als am Morgen nüchtern / und am Abend wann sie bald einschlaffen uñ nicht mehr trincken wollen/jedesmal ein Brieflein in 2 Löffel voll Reinischen Weins einnehmen am Morgē eine Stunde darauf warten/darnach eine Suppe geniessen/am Abend darauff einschlaffen ; Am fünfften und sechsten Tage aber jedesmahl am Morgen nüchtern von den Pillen G. Sieben in 2. Löffel pœonien Syrup gebrauchen/eine Stunde darauf fasten/ darnach eine warme Suppe geniessen / anselbigem Tage nicht schwitzen/nicht schlaffen/warm trincken/ sich auch nicht an die kalte Lufft begeben/ sondern in der Stube der operation abwarten wolle. Vnd können E. Excell. auch des Herbstes im Monat Septembri diese medicamente gebrauchen und an specificirten Tagen gedachter maßen glücklich geniessen und also auch diese curam præservativam absolviren/wobey denn gleichwol dieses in acht genommen werden muß daß E. Excellentz sich ja und alle wege einer guten diæt befleissigen alle gesaltzene/ geräucherte und hart verdauliche Speisen/ als da sind / treuge und gereucherte und gesaltzene Ochsen/ Schaffe/Gänse/ Aenten/ Schweinfleisch/ Rotscher/ Hering / Aal / sie seyn frisch/ geräuchert oder gesaltzen

In-

Jmgleichen unklare übelgekochte / dicke Biere / geschwefelte und tartarische Weine ihrer hochbegabten discretion nach/vermeiden; an dero Stelle aber andere frische/gesunde Speisen/ gut gekocht klares Bier und gute saubere Weine geniessen/sich täglich bey guter Zeit am hellen Tage und guten Gewitter fein moviren und vor übermäßigem Zorn und Sorgen als vor einem schlagenden Pferde sich hütten / die Mittags Ruhe vermeiden und bestem ihrem Fleiß nach sich bemühen wollen / daß der nächtlicher Ruhe kein Abbruch geschehen möge / und da dann ja immittelst und bey wehrendem Gebrauch dieser Medicamenten E. Excell. einen Anstoß von dem podagrâ vermercken solte/ wollē dieselbe/alsobald sie die niederfallende Flüsse vermerckē/ am selben Abend von dem Pulver F. ein Brieflein in zweyen Löffeln voll guten Reinischen Weins einnehmen und darauff einschlaffen / am folgenden Morgen aber von dem Pillen G. Neun an der Zahl niederschlingen / nach verflossener Stunde eine Suppen geniessen / nicht kalt sondern warm trincken/ auch nicht schwitzen. An dem nechstfolgenden Tage abermahlen von dem Pülverlein F. zwey Brieflein / eines am Morgen das ander am Abend berichteter massen geniessen / sich auch wie itzo gesagt/ darauff verhalten / Und da ja die Flüsse und Schmertzen hierauff sich nicht stillen solten / wolle E: Excellenz den darauff erfolgenden Morgen von Schweiß - Pillen H viere in vier Löffel voll des Schweiß-Tränckleins B. welches zuvor warm gemacht werden muß / einnehmen sich in die Bad-Stuben begeben und vermittelst des angesteckten Brandweins eine halbe Stunde fein schwitzen / hernach sich abtrucknen und mit einer guten kalten Schaalen erquicken lassen. Da aber die Schmertzen so groß / daß Jhre Excellentz in der Badstuben nicht aushalten könte / wollen Sie diese Pillen nebenst dem Schweiß-Tranck in ihrem Bett einnehmen und darin das Schwitzen abwarten / und da ja hernach die Schmertzen sich nicht stillen solten / wollen E. Excellenz noch einmahl dieselben Pillen vier an der Zahl in vier Löffel voll des Schweiß - Tränckleins geniessen und dann fort an mit den beyhabenden Medicamenten der vorhin bewuster Manier nach diese curam zu absolviren sich nicht verdrießen lassen.

papav. ℥iß
Gummi Ammoniaci bdell.
animæ ana ʒvi.
Mumiæ ℥i. *bacc. Junip.* ℔ii.
Concisis & contusis assunde vini Hispanici XX. mensur.
ſtent in infuſione per octiduum, poſtea deſtillentur.
S. Brandwein zu den Stieffeln. E.

℞. *Pulv. hermodact. gr.* X.
Chryſtall. ♀*ri gr. vi.*
fæcul. bryon. gr. iiii.
Reſin. gialap. gr. iii
Sacchar. gr. vi.
Ol. fœnicul. gtt. ii.
M. F. pulvis D. ad chartam.
S. Pülverlein F.

℞. *Extract. rad. hermodact.*
myrobalon. omn.
Iræ arthet. ana ℈ii.
Pulv. rad. hermodact.
gialap. el. ana ʒiiß.
Reſin. gialapp.
Scammon ana ʒi.
Ol. fœniculi ℈iß.
M. F. maſſa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma No. XVI.
Deaurentur D. ad ſcatul.
S. Pillen G.

℞. *Bezoard.* ☉*lar.* ʒii.
☾*nar.* ʒi.
⊖*lis coralior. rubr.* ʒii.
margarit. ℈iß.
Magiſteſter. lap. hyacinth. ℈ii
Oc. cancror. ʒi.
⊖*. Corn. Cervi* ℈ii.
Lapid. bezoar ℈iiii.
Nepenthes veræ ℈iiii
Extract. Cardui ⁏*Angel.* ʒiß
Carduiben. ʒß.
Confect. Alkerm. ʒi
Ol. fœnicul. ℈i. *M.*
F. s. a. Maſſa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma XXXVI.
Deaurentur.
S. Schweiß-Pillen. H.

℞. *Condit. rad. ſcorzon. cichor. ana* ℥i.
calam. aromat. ʒii
Condit. Cortic. citri & aurant. ana ʒiii.
nuciſtæ ʒii.
mirobal. emblic. ℥ß.
Conſerv. roſar. rubr. ⊕*lat.*
acetoſ. Hiſpan. ana ℥i.
violar. purp. ℥ß.
flor. epatic. ℥ß.
anthos
pæon ana ʒiii
Specier. diarrh. Alb. ʒiii.
Aromat. roſat. ʒvi.
⊖*lis coral.* ℈iiii
Spir. roſar. & ⊕*li ana* ℈i.
c. Syrupo acetoſit. citri, pæon & violar. ana q. s.

F. Electuarium, tegatur fol. auri No iiij.

S. Haupt und Leber-Stärckung.

EPISTOLA IV.

De eodem casu.

AVff gnädiges Begehren des Herrn Generals mein weniges Bedencken der verfasseten Medicinalischen Vorschläge wegen / zu eröffnen/laß ich mir gefallen daß Ihre Gnaden zu Verhüttung der impuritäten so sich bey so beschaffene complexionen im Magen und Kröß-Aederlein gar leichtlich zusamlen und nachmals vermittelst der stetigen evaporation das Haupt zu occupiren pflegen.

1. Die von H. Glasen verordente Fluß-Pillen/ vorbeschriebener Massen fleißig gebrauchen: Denn dieselbe meines erachtens gute operation verrichten werden / An statt dieser Pillen können Ihre Gnaden das elixir proprietatis Paracelsi nach Beliebung umb zu wechseln zu XX. Tropffen in warmen Bier oder Wein / Jedoch des Morgens auch wol gebrauchen.

2. Was die Staahl-Essenz anlanget/ weil dieselbe nicht allerdings specificè diesem affect appropriat, wolte ich vielmehr rathen/daß der H. D. Knöffels mixtur, wofern die Notturfft solches erfordern wolte/in Gebrauch gezogen würde; dañ diese Medicin vom tartaro, welcher diesem morbo specificè contrariiret/zubereitet ist/ und könte dieselbe/ im Fall sich der effect nicht thätlichen verspühren ließe/gleichwol wochentlich ein oder zweymahl an denen Tagen/ wenn die Pillen verbleiben/ adhibiret werden / jedoch mehr nicht/denn 20. Tröpfflein auff einen Tag am Morgen frühe: Im übrigē verbleibet es zur Zeit des paroxysmi bey voriger Ordination.

3. Ob zwar auch H. D. Knöffel zu dem purgiren nicht wil rathen/ so hat doch solches seinen gewissen respect und halte davor daß H. D. Glasii Purgier Pulver zu vorgeschriebenen Zeiten mit Nutz könne adhibiret werden; Dennach aber die ichores und tartarische Serositates, als von welchen arthritici dolores entstehen/ nicht gäntzlich durch purgiren können expelliret werden / ist von nöthen/ daß Ihre Gnaden nach geschehener purgation auch ein zwey oder drey Morgen nach einander schwitzen/dazu die verordenten Flußverzehrende Schweißküchlein sehr dienlich seyn werden/ derselben wird nun eines auff einmahl jeden Morgen frühe eingessen/darauff ein Löffel voll 3. oder 4. Cardobenedicten und ivæ arthetica Wasser untereinander vermischet getruncken und im Bette den Schweiß fein befordert.

Beliebte Ihrer Gnaden den Schweiß auff andere Weise zu befordern stehet solches zu dero gnädigen Willkühr.

4. Vors Vierdte erachte ich auch nicht vor undienlich zu seyn / daß

daß Ihre Gnaden ein vinum medicatum præservativum, so die catharros fein consumire/ die Magendauung befordere und die cruditatem corrigire auch die superfluos humores in habitu corporis nichts weniger hinweg nehmen/gebrauche/ zu welchem Scopo dann die beschriebenen species sonderlich gerichtet / welche in einen Fäßlein von ungefähr 6. 7. oder 8. Maaßen zu thun und Wein darüber zu giessen / von welchem dann seine Excell. bey Anfang der Mahlzeit einen Becher voll trincken mag: und kan wiederumb nach Notturfft ander Wein nachgefüllet und so lange die Species Krafft und Geschmack von sich geben werden im Gebrauch gehalten werden.

5. Zum Fünfften zur Magenschließung und dessen Abdauung auch Verhüttung der aufffsteigenden Dünste / von welchen consequenter die Flüsse herkommen/ so dießfals alles Unheil verursachen seynd gute Morsellen angeordnet/ davon Ihre Gnaden zu Nacht vor der Ruhepflegung ein Stücklein geniessen können.

6. Zum Sechsten/ nach dem aber die Schmertzen in paroxysmo, welche GOtt verhütten wolle / mit der Zeit vielleicht Ihre Gnaden überfallen und der natürlichen Ruhe berauben möchten / dadurch denn die Leibes-Kräffte abgemüdet werden / erfordert die Notturfft daß auch solchem symptomati Wiederstand geschehe. Hierzu sind das bewehrteste Mittel die Schmertzenstillenden Pillichen/ davon in solchem Fall allermeist zur Abends-Zeit eine zu verschlucken und darauff der Ruhe zu pflegen.

7. Vors Siebende wird die scarification oder Schröpffen bey Eintretung des neuen Lichts nach H. Oßwalds Bericht billig approbiret/ weil die Erfahrung solche bißhero so vielfältig gut bezeuget hat.

8. Vors Achte das emplastrum diaphoreticum, so ihre Gnaden bißhero gut gethan/ wird billig continuiret. Ich habe dabey neben einen Spiritum antarthriticum præscribiret/ mit welchem wann die Schmertzen sich würden eräugen der locus affectus ein zwey oder dreymahl successivè mit einem Hünerfederlein an zu streichen ; stillet die Wehetag mercklich und wird hernach das emplastrum diaphoreticum mit desto mehr Nutzen appliciret.

GOtt verleihe ihrer Gnaden beständige Leibes - Gesundheit / auch daß diese wolgemeinte Schutz-Mittel aller Orten ihren gewünschten effect erreichen mögen.

welches E. Gnaden Ich von Hertzen wünschen thue/ Eysenach den 21. Junij Anno 1640.

Christophorus König D.

I.

Flußverzehrende Schweiß-Küchlein.

R. *Extract. ligni sancti ℈iß.*
sassafras ℈i.
♁ diaphoret.
C. C absq; △ præp. ana ℈i.
Magister. corall.
perlar. ana ℈ß.
Sacchar. in aq. carduiben.
solut. ℥iß.
Ol. anthos gtt iij M.
F. rotulæ No. Xij.

II.

Tischwein.

℞. *Radic. Enul.*
caryophyllat. ana ʒvi.
chinæ, sassafr. ana ℥ß.
pæon ʒiii.
Herb. salviæ. meliss. beton.
chamædr. chamæpyth. ana Mi.
Flor. rorismar. salv. rosar. rubr.
Sambuc. ana Mß.
Hyperici, thymi centaur. min.
Summitat. absynth. ana Pii.
Calam. aromat. galang. ana ʒiii.
Zingib. Cinamom. ana ʒii.
Ligni Rhodii ʒiiß.
Sem. anisi ʒii Incisa & conquassat.
D. in sacculo ex serico albo.
S. Säcklein zum Tischwein.

III.

Morsellen zur Magenschliessung.

R. *Conserv. ros. antiqv. ℥iß.*
Diacydon. simpl. ʒv.
Mastich. el. puriss.
Nuc. Moschat. condit. sicc. ana ʒi.
Sem. coriandr. præp. ʒß.
Succini albi præp. ℈i.
Cubebar. ℈ß.
Ambr. gryseæ gr. iiii.
Sacchar. opt. in aq. rosar.
fragrantiss. dissol. ℥vi.
F. Morsuli.

IV.

Schmertzstillende Ruhe-Pillen.

R. *Laudan. opiat. rectè*
præpar. c. magister. ℈ß
Ol. anthos. gtt. iii.
Tinctur. corall. q. s. M.
F. pilulæ No. vii.
Deaurentur fortiter.

V.

Spiritus antarthriticus Eusserlich.

R. *Spir. ⊖l. ♓ c.*
vini rectificatiss. ana ʒiij.
Camphor. c. Sp. Vin. dissol. ℈ß.
M. D. in vitro.

EPISTOLA V.

Ejusdem argumenti.

Bedencken / was Gestalt E. Excell. die Cur des Podagrams mit Gottes Hülffe glücklich vollführen können.

1. Mü-

1. Müssen die jenigen superfluitäten oder impuritäten/ die in primâ regione corporis im Magen und Gedärmen liegen durch eine gelinde purgation außgeführet werden/ damit die darauff folgende Mittel sich darinnen nicht impliciren oder verwickeln und in ihrer operation verhindert werden/ entweder aus dem panchymagogo vegetabili oder sonst eine andere E. Excell. gewöhnliche purgation. Will man aber von der massa pilularum antipodagricarum Benedicti Victorii Faventini oder Mynsichti etwas darunter gehen lassen/ so ist es desto besser: Dann hie zu observiren daß durch purgiren nicht mehr materie in die Glieder geführet/ sondern vielmehr â partibus remotis revelliret/ das ist/ aus den Gliedern gezogen und durch den Stuel außgeführet werden.

2. Darauff folgen die pilulæ antipodagricæ die E. Excellentz schon gebraucht haben; dieselben können gleichwol folgenden Tages eingenommen werden/ damit die scharffen Podagrischen Flüsse die im Wege sind in die Glieder zu gehen [g]efasset und durch den Stuel außgeführet werden; Im Fall aber die evacuation nicht sonders wehre/ können sie gleich andern Tages darauff noch einmahl eingenommen werden/ dann sie mehr in qualitate als quantitate operiren/ und eine besondere Arth haben auff die podagrischen Materien also appropriiret oder specificiret/ wie ein Magnet auff Eysen/ und dahero die scharffe Saltzigkeiten trefflich angreiffen und mit einem Stuel dem Podagrischen mehr allevation geben/ als andere purgationes mit vieler evacuation oder Stulgängen. Diese pilulæ sind componiret aus dem astro vitrioli nativi; zu einer dosi kommen vier grana salis auri, in welchem die Haupt-qualität und Tugend stehet/ bemeldte excrementische Schärffe und mineralische Saltzarth im Geblüte zu brechen/ an höhester perfection so in diesem Metallischen Saltz ist und das fundament der gantzen Cur bestehet.

3. Darauff gehöret der Spiritus antipodagricus dessen täglich nüchtern fünff oder sechs Tröpfflein in einem Truncklein Fleischbrühe eingenommen werden/ dieser Spiritus vollenführet/ was die vorhergehende purgation glücklich angefangen/ resolviret die meteorische mineralia und führet die durch Schweiß und Vrin aus. Wird componiret aus dem Spiritu salis auri, Spiritu Tartari correcto, Spiritu Coralior. mit Zusatz des Arcani podagrici aus dem Spiritu calcis urinæ, damit die andern Spiritus desto mehr auff das corpus und constitution des Subjecti patientis specificiret werden.

Ist alles sehr lieblich / säuerlich von allem Gestancke rectificiret / als immer ein Spiritus vitrioli oder Salis seyn kan. Dessen Gebrauch können E. Excell. continuiren biß dieselbe vom paroxysmo gantz restituiret sind und wiederumb gehen können.

4. Eusserlich lasse ichs beym Emplastro diaphoretico bleiben / wiewol vor dessen Gebrauch rathsam were drey Stunden nach einander die tincturam Tartari Urinæ warm zu überschlagen (welche auff gleiche Weise / wie die Tinctura Tartari communis cum Nitro gemacht wird) damit die paroxysmirende Schärffe desto ehe gebrochen / die serosa humiditas discutiret uñ hernach durch das Emplastrum Diaphoreticum ausgezogen werden möge; Anders würde mit der Zeit das Emplastrum alleine die subtilesten Theil ausziehē und eine Residentz von den groben tartarischen Theilen zurücke lassen / und damit Ungelegenheit causiren; Zu dem / daß in hitzigen Zuständen / das emplastrum nicht allezeit tauge / sie seyn dann in declinatione.

Die Description des Emplastri Diaphoretici ist diese.

R. *Picis navalis* ℥iiiß.
Gumm. ammoniac.
Terebinth. Cypr. ana ℥i.
Colophon.
Bdellii ana ℥ii.
Thuris
Mastich ana ℥ii.
Sandarac.
Galban acet. solut. ana ℥ß.
Succini citrin. ℥ii.
Ceræ flavæ ℥vß.
M. F. s. a. Emplastrum.

Zur Stärckung der Glieder / Nerv / Musculen / hab ich in Experientz einen sehr guten Balsamischen Spiritum, welcher auch an und für sich selbsten zum podagra sehr nützlich / über die Maßen penetrativ, und falß etwas were von Podagrischer Materi zurücke in den Gliedern geblieben / es kräfftiglich resolviret uñ verzehret. Dieses Spiritûs Descriptio ist etwas weitläufftig und wollen mir die ingredientia allesampt nach ihrer proportion und Gewicht itzo nicht einfallen; sol aber auff begehren nicht alleine præpariret / sondern auch die Descriptio überschicket werden.

Folgender Gestalt aber können E. Excellentz sich mit der Hülffe GOttes præserviren.

1. Erstlich können E. Excellentz im ersten Jahr / dreymahl / nemlich zu anfang der drey Zeiten des Jahres als Frühling / Herbstes und Winters drey oder vier Tage vor dem Neuen Monden den Process observiren / wie No 1. und 2. in der Cur verzeichnet worden.

Im andern und folgenden Jahren / ist genug zweymahl / nehmlich

lich im Frühling und Herbst.

2. Wenn der Mond neu wird/ Ja wenn es die Gelegenheit leidet/ in derselben Stunden des neuen Scheins wollen E. Excellentz auff beyde grosse Zähen sich schröpffen lassen; Es können kleine ventosen oder Schröpffköpffe dazu gemachet werden.

Dieses Schröpffen wollen E. Excellentz Monatlich wie man sonst zu schröpffen pfleget continuiren.

3. Nach dem Schröpffen einen Tag oder 3. von dem Spiritu Antipodagrico gebrauchen/ wie eben in der Cur No. 3. gedacht worden.

4. Zu Sommerzeit zwey gran des Pulveris Diasolis in einem Löffel voll hollderlattwerge oder von dem Corallino Theophrasti drey gran mit wenig Theriack oder Mithridat oder Theriaca cœlesti Quercetani nüchtern eingenommen und darauff mit reiten oder andere Weise sich exerciret/ daß ein Schweiß erfolget; wird das Geblüte läutern und reinigen/ sonderlich wenn ein Tag oder sechs nacheinander continuiret werden solte. Kan man aber den pulverem Diasolis oder das Corallinum Theophrasti nicht haben/ kan das Bezoardicum solare an stat gebrauchet werden; Kan man aber den pulverem Diasolis haben/ ists desto besser/ weil die Salia Ligni sancti und Rutæ in selbige Composition kommen.

5. Wenn E. Excell. die Füsse waschen wollen lassen/ soll allein dieses Recept gebraucht werden/ in Wasser gesotten/ wie gebräuchlich.

R. *Herb.* *Arthemisiæ*
Origan.
Serpilli
Chamamel.
Centaur. minor. ana Mii i

Flor. Lavendul. c. caulib.
Rorismarin. ana Mi.
Cort. Lign. Quercin.
Gran. Juniper. contus. ana ℥ii.

Incisa D. in charta.

6. Zu Beschluß der Mahlzeit eine Magenstärckung mit dem Spiritu Corallior. säuerlich gemacht einer Haselnuß groß zu gebrauchen/ darunter die Concoction der Speise und die Separation des Excrementi befordert/und dadurch die erste materia oder Ansatz des Podagrams verhütet werde.

Auff diese Weise kan nicht wol fehlen daß E. Excellentz vermittelst Göttlicher Hülffe nicht solten vom Podagra befreyet werden:

Dafern aber dasjenige/ dessen gedacht worden/ künfftig zu meinen Händen kommen würde/ weren wir alles dessen überhaben; Jedoch aber inzwischen haben wir vor dieses dē lieben Gott zu dancken/und sind diese Mittel gar wol uñ leichtlich ohne allē

Wie-

Wiederwillen einzunehmen. Gott gebe darzu sein Gedeyen!

E. Excellenz

Unterhänigster Knecht

Johann Osvvald. D.

EPISTOLA VI.
De eâdem materiâ.

DEmnach Ihre Gnaden der Herr General meinen Uffsatz der Medicamenten/so zur Cur des affectûs Podagrici zu gebrauchen/und derer glückliche Operation durch Gottes Gnade ich in meinen Curen befunden aus gewissen Ursachen von mir erfordern; Als habe auch diesem ihrem Begehren hiemit nachkommen wollen. Es ist aber zu wissen / daß man anders in præservatione, anders in curatione dieses affectûs handeln müsse. Die præservation muß also beschaffen seyn/ daß sie generationem Tartari podagrici, als eine Ursache dieser Kranckheit/ hindere/und da selbiges schon generiret/ allmählich per convenientes vias, per alvum, urinas & sudores convenienti modo evacuire, daneben auch die geschwächte Glieder stärcke.

Solches geschiehet erstlich durch rechtmäßige Speiß-Ordnung und bequeme Diæt, welche hierin nicht alleine sehr nützlich / sondern hoch-nötig ist; Und muß dieses der Medicus præsens recht in acht nehmen.

Darnach sind auch bequeme Medicamenta darzu nötig: und præserviret von den doloribus arthriticis gewaltiglich als immer ein Medicament vermag die Confectio Arthritica Paracelsi, das Ol. dulce ⊖lis ♁nii, Item die spuma Draconis, in iederm Monath im neuen Mond genommen und darauff die Tinctura ⊖lis ♀ri täglich 2. mahl in rechtmässiger dosi in vehiculis appropriatis gebrauchet / und der Gebrauch eine gute Zeit continuiret.

Bey dem Gebrauch dieser Artzney darff man sich nicht gar zu genau halten/un machet gantz keine Beschwerligkeit/ darauff thut auch die tinctura balsami microcosmici sehr viel/ welche nicht allein das Geblüt im gantzen Leibe sehr erfrischet/ sondern die Glieder auch wol roboriret und vor Schmertzen verwahret.

In paroxysmo aber und curation muß man auch externè den Balsamu Arthriticum, welcher ex essentia terræ microcosmicæ (quæ præcipuum ingrediens basin habet ossa humana non humata, und ist der Spiritus oleum und ⊖ derselbigen darin vereiniget) und balsamo florum bestehet / gebrauchen; Dieses balsami arthritici kräfftige Wirckungē Ob ich wol bey E. Gn. höher rühmē solte/ den er warlich an sich zu rühmē/ so wird

doch

doch das Werck den Meister besser loben / und kan es gar wol ermessen und sehen/was er vermüge (wiewol die composition von wenig ingredientien ist) nach demmahl E. Gnad. befinden werden/daß kein remedium magis appropriatum zu benantem affectu auff der gantzen Welt zu erlangen sey.

Diese sind die vornehmsten medicamenten welche ich in der cura arthritidis vor allen andern gut befunden habe/und können selbige ohn einige Gefahr und Beschwerligkeit gebraucht werden;

Habe solche Ihr Gn. auff Ihr Begehr gantz willig recommendiren wollen/und bin der ungezweiffelten Hoffnung Ewr. Gnad. werden durch GOTTes Gnade und nachgesetzter Medicamenten Hülffe / zu ihrer vorigen Gesundheit gelangen lassen / welches E. Gnad. von dem Brunnquell aller Gesundheit ich wil gewündschet haben:

E. Gn.

Unterdienstwilliger

Bartholomæus Horn Medicinæ D.

EPISTOLA VII.

De podagrâ.

Excellentiss. & Clarissimo

DN. FRANCISCO OMICHIO,

D. Medicinæ, in almâ Francofurtensium Academia Professori Primario ejusdemque Facultatis p. t. Decano &c.

Fautor & Amico suo honorando,

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

ILlustris Baro de Pudlitz ordinis S. Johannis Eqves & Commendator Schifelbeinensis Neomarchiæ Præses &c. &c. Podagrâ graviter affectus consilium meum nuper implorans inter alia meminit, relatum sibi esse à Nobilissimo Dn. Laurentio Wacholtz, te simili morbo detentum ad leniendos dolores feliciter uti emplastro quodam ex gummatibus conflato, & cum mutuæ inter nos necessitudinis & amicitiæ non esset ignarus, petiit ut compositionem hujus emplastri à te impetrarem. Memini prætereà me ex Clarissimo Dn. Füllebornio audivisse, te præterita æstate una cum Excellentissimo Dn. Godofredo Weidnero in Thermis Hirschbergensibus fuisse, quo successu, admodum scire aveo, obnixe

 rogans

rogans ut utroque mihi gratificeris id quod pari studio & officiis vicissim demerebor. Vale. Dabantur in arce Schifelbeinensi d. XVIII. Novembr. Ann. M. DC. XXV.

VIRO

Nobili Excellentissimo

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Poliatro Colbergensi digniss.

Domino & Amico suo honorando.

FRANCISCUS OMICHIUS, D.

S. P. D.

FUriam quicunque dixit Podagram & carnificinam, næ verius ille nunquam quicquam dixit. Expertus scribo etiamnum tormentis his afflictus, atque utinam æquior esset juncturarum iste tartarus, verè tartarus Illustri Dn. Baroni Mæcenati meo omniumque literarorum verè magno. DEus Excellentissimũ Virum salvet optimoque atrocissimi affect9 remedio, patientiâ beet; Ejulatus dolor ipse exprimet. Verè enim Carolus V. Imperator iisdem doloribus detentus;

Gedult und ein wenig schreyen/
Sind die besten Artzeneyen.

Emplastrum quo hactenus utor, tale est;

℞. *Gummi Caranna* ℥ijß.
Tacamahac. Ceræ citrin. ana ℥j.
Ol. anodyn. q. s. M.

F. magdaleon.

Lenit aliquando dolorẽ, sed non tollit donec deferveat ebulliens serum; Nec inter initia est conveniens, quo tempore diapalma placet & magis ferè hoc quod sequitur.

R. *Ceruss. venet. albiss.* ℥ij.
Lithargyr. subtiliss. pulverisati ℥j.
Myrrh. elect. ℥ß.
Camphor. puriss. ʒij
Ol. rosar. & ceræ q. s. M.

F. Emplastrum.

Thermarum usus adeò malè mihi cessit, ut contracto exinde calore hectico fere non contabescam, sed & paroxysmi longè frequentius & acerbius me prehendunt, ac unquã antehac factum. Idem & Collegæ meo Dn. Weidnero accidit, qui ex eo tempore singulis fere mensibus gravissimas sentit exacerbationes, quæ antehac semestres, interdum annuæ tantùm erant & quidem leviores. Neminem novi, qui ex usu thermarum ab insultibus podagricis liberatus sit. Ego præfero usum vinaceorum, quem felicem & tutũ in me aliisq; semper expertus sum, & vera omnino sunt, quæ de his Solenander in Consiliis, Crato & alii prædicant.

Miram curationis podagricæ historiam, Generoso Dn. Pudlitz narrabis.

Der Herr Ferdinand von Bieber-
stein

stein ist hart vom Podagra beleget gewesen / à multis annis. Diesem hat ein gemeiner Mann curâ magneticâ restituiret/ unter andern Ihm venas diversis in locis feciret, sanguinem extractum in unterschiedliche Bäume gepfropffet/ & ita eundē integre restituit, da er zuvor gantz contract gewesen. Diese curā hat er auch bey einem von Walwitz in Nieder Lausenitz probiret / welcher zugleich mit mir in thermis war / auch gantz contract darnieder lag und kurtz hernach durch berührte curam magneticam vollkommen ist restituiret worden/ Gestalt er solches neulicher Tagen an mich schrifftlich gelangen lassen. Totum curationis processum nondum mihi videre contigit; Spero autem me brevi eundem accepturum.

Curas magneticas â multis Doctissimis Viris probari constat, licèt in omnibus morbis rarò æquè feliciter succedant.

Hæc pro temporis occasione scire Te volui, obnixè rogans Illustrem Baronem officiosissimè meo nomine salutes. Vale. Dabam Francofurti ad Viadrum d. XXIX. Novembr. Anno M. DC. XXV.

EPISTOLA VIII.

De Podagræ transplantatione.

Eidem

Dn. D. FRANCISCO OMICHIO.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Historia, Vir Excellentiss. Amice honorande, quam de curâ magnetica podagræ proximis tuis annectere voluisti, adeò grata fuit Illustri Dn. Baroni, ut nihil magis in votis habeat, quàm integrum Curationis processum cognitum habere & experiri, & cum non dubitem, quin ad manus tuas interea pervenerit, majorem in modum peto, desideriis Dn. Baronis quantocyus satisfacere ne graveris. Ipse quidem ex manu scriptis D. Vechneri Archiatri Regii modum transplantandi podagram penes me habeo, sed nondū periculū feci; Hunc autem de quo scribis, cum jam expert9 sit, magis expetere videtur Dn. Baro. Manu scriptum Vechneri sic habet:

Wann das letzte Viertel des Monden eingetreten ist/ den andern Tag hernach/ so hauet von einer frischen Weiden einen Aast / behauet und richtet ihn zu in allem/ wie man die jungen Setzweiden pfleget zumachen / lasset dem patienten auch an diesem Tage circa locum affectum Köpffe setzen und schröpffen/ und habet dabey stehen einen grossen Topff/ der über die helffte mit des patienten urin, welche er einen Tag oder zwey zuvor samlen muß / gefüllet sey/ thut das Blut in den Köpffen / alsbald es ausgezogen in den Topf zu dē Urin, und rühret es wol unter einander/ das thut so lange die Köpffe

gehen/oder Blut geben/leget alßdan in diesen Topff die Satzweide mit dem Ende/damit sie in die Erde gesetzet wird / laß sie darinnen liegen bis drey Tage vor dem neuen Monden; Alßdann machet ein Loch etwa so weit als die Satzweide ist in die Erde/ giesset den Urin sampt dem Blut hinein/und setzet die Satzweide darein/beschüttet es mit Erde/ und last sie also stehen. Wann vier Wochen verflossen abermahl drey Tage vor dem neuen Monden / so schröpffe ihn wieder also / thue das Blut in neuen Urin, mische es wol und räume ein wenig oben umb die vorige Satzweide / geuß es alßdann auch dazu und daß thut über vier Wochen abermahl / so bringestu das podagra vom Menschen hinweg und curirest ihn gantz feliciter. Es muß aber dieses um dieselbe Zeit geschehē wañ mā sonst junge Weiden zu setzen pfleget/ auch soll der Monden wann man den patienten schröpffet oder die Weide setzet / nicht in den Fischen seyn.

Dieses wird auch vor bewehrt und gut gehalten: Nimm eine Handvoll Königskertzenkraut/ Kreyde/ so groß als ein Hüner-Ey. Die Kreyde stoß zu Pulver/ koche diese Stücke mit einander in einem Fischtiegel in Wasser/darin die Schmiede das Eysen löschē eine halbe Stunde; Alßdann wann es verschlagen/ so setze die Füsse hinein/wie in einander Fußbad und bähe sie darinnen: Hernach mache ein Loch in die Erden / geuß das Wasser sampt dem Kraut und der Kreyden darein und scharr es wieder zu / wann es verweset und verfaulet so ist das Podagra hinweg.

Hæc Vechnerus: Verum curationes hæ mihi valdè sunt suspectæ & videntur superstitiosum quid vel magicum alere. Multa enim, ut rectè monet Sennertus lib. de consensu & dissensu cap. 18. superstitiosa & magica, & quę vel ab imaginatione vel â caussa superiore & pacto seu explicito seu implicito cum diabolo pendent, pro Magneticis venditantur.

Tutius esse puto Medicum Christianum â talibus abstinere & remediis inhærere, quorum ratio reddi potest, vel sicubi iis, quæ occultis qualitatibus agunt, utendum, tamē, an â vi naturali, an â diabolica potestate fiant, diligenter dispicere. Tu quid de his sentias, quæso per ocium nos edoce, & sic cum svavissima conjuge & liberis quàm optimè Vale. Dabam Colbergæ d. XIII. Decembr. Anno M. DC. XXV.

EPISTOLA IX.

De arthritide vagâ scorbuticâ.

D. BALDASS. TIMÆO, V. G.

Fratri suo unico,

CHRI-

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

NOstratium quidam, dilecte Frater, vagis doloribus scorbuticis, & nunc cessante, nunc revertente digitorum aliorumque membrorum contracturâ affligitur; Interea Medicamenta respuit, etiam non ingrata: Externa sic satis proficiunt, quibus sudores evocatos juvare se dicit. Scio, mi Frater, affectum hunc tibi penitus cognitum, feliciterque non semel â Te curatum, memini. Quare plenius, quid de eo sentias, ut ad me perscribas curationisque methodum veram delinees, obnixè rogo.

Puerperæ nostræ ad primum Clysteris usum Lochia fluxêre jamque paulatim convalescit. His Te, Frater unice, cum Tuis salvere & valere jubeo. Dabam Treptoæ d. XIX. Septembris Anno M. DC. LVI.

Dn. CHRISTIANO TIMÆO von Guldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASS. TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

ARthritis vaga Scorbutica, quâ ægrum tuum affligi scribis, ab humore seroso scorbuticæ malignitatis participe dependet, Is evacuandus cùm per alvum tum per sudores. Purgantia exhibeantur lenia, fortioribus enim exasperatur malum:

℞. *Crem.* ♀ri ℥ß.
Resin. gialapp. gr. vii.
M. D. ex cerevisia calida vel
℞. *Cremor.* ♀ri ℥ß.
Magister. gutt. Gamand. gr. vj.
M.

Nec ingrati saporis sunt morsuli Imperatoris purgantes â me nuper inventi: Egregiè enim & sine molestia serosos humores educunt.

Ad eliciendos sudores felicissimè præscribo aquam meam arthriticã cum spiritu cochleariæ & nasturtii mixtam. Sumitur mane â cochlearibus iij. ad v. vel vi. Interdum guttulas aliquot spiritus ♀ri optimè rectificati admisceo. Si aliquis calor præter naturalis subest, & corpus rarioris texturæ, dilui debet cum aqua acetosæ, sed & rarius cauteq; tunc excitandi sudores, ne humidum radicale absumatur & in hecticam precipitetur æger. Tutius est exhibere lac caprinum vel serum lactis, in quo folia cochleariæ & nasturtii bullierint. Specificum arthtiridis vagæ est mixtura mea cujus descriptionem in M.S.S. meis reperies. Comodè quoq; partes externæ dolentes inunguntur oleo lumbricorũ composito, præsertim si olei stillatitii cochleariæ tantillũ immisceatur. Integram curationem

 hujus

hujus affectus alia occasione, ubi ab expeditionum mole, quâ nunc premor, paulò liberior fuero, transmittam. Interea Vale. Colbergæ d. XIX. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA X.

De tumore erysipelatode in crure dextro.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri suo

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

MIsit heri, Frater unice, gener tuus Dn. Nicolaus von Kalsow/ ad me literas, ut vides, citissimè ad te destinandas: Ego messis hoc ardenti tempore occasionem aliam nullam reperiens de Soceri mei quoque morbo consilii judiciique tui avidus equitem hunc misi, qui utroque nomine satisfaceret. Socer ergo meus ante dies fortè quatuordecim ægrè habere cœpit sub vesperam frigore & rigore correptus; succedente mox insigni calore. Altero die cum tumore aliquali effloruit in crure dextro & fœmore rubor erysipelatodes, qui, tametsi minor, ante id ipsi non raro accidit. Sumpserat ergò nescio cujus suasu, theriacæ venetæ cultri cuspides tres majores, unde omnia moveri sensit in corpore, sed meliùs tamen inde habere visus est. Non tamen ardor stomachi remisit, quem cùm usui theriacæ inconsultò adscriberem, serò pœnituit. Durat idem in hunc usque diem Julabiis aliisque refrigerantibus parum juvantibus, etsi non dubito, quin mali parùm patiens varia confundendo ipsus sibi noceat. Appetitus insuper prostratus est. Pituitosa quædam ægrà rejicit; Noctes agit inquietas ferè, ita ut ad decimam quidem dormitet, inde ad primam vel secundam semi somnis, tandem prorsus somni expers jaceat:

Somnia quoque turbulenta somnum interrumpunt.

Ventriculum ait indurescere, phlegmatis forsan in eo coacervati pondus sentiens: Non parvo enim tempore â consuetis vomitionibus matutinis liber fuisse dicitur & multa præterea insigni abundantiâ putrescentis circa viscera saburræ scatere cacochymicum corpus indicant. Ego crastino die, quod adhuc constant vires purgandum duxi necessitate excludente Syrium remissius etiam urentem.

Tu, mi Frater, Viri constitutionem, ut notam habes, sic pro tua in me fide & consilio tuo nos juves, obnixè rogo, officium hoc quacunque dabitur occasione demeriturus. Vale, scribo Tre-

ptoæ

ptoæ Kalend. Augusti Anno M,DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Guldenklee.

Fratri dilecto

BALDASS. TIMÆUS V.G.

S. P. D.

Tumorem illum, qui cum ruboris nota, crus dextrum Domini Soceri tui nuper invasit erysipelatodem fuisse, rectè conjicis, mi Frater, & confirmat hoc ipsum frigus, quod præcessit, & subsecutus calor præternaturalis. Solent enim erysipelata cū febri â sanguinis parte tenuiore corrupta & inflammata originem habente, invadere, ut nosti. Malè autem assumpta est theriaca utpote calidissima: Sic enim oleum igni additum, unde non mirum, ardorem etiam in ventriculo excitatum & epatis intemperiem calidam âquâ vitiū sanguinis erysipelata producentis proficiscitur, mirum in modum auctam.

Ad hanc itaque præcipue dirigenda est curatio, sed præmissa ob cacochymiam, qua corpus scatere novimus, convenienti evacuatione. Vitanda hic rursus calida & humores fortiter agitantia. Tutissimum fuerit alvum blandè ducentibus sive laxantibus uti, & per ἐπίκρασιν, sentinam exhaurire, id quod tale infusione feliciter, ut spero, obtinebitur.

℞. *Fol. Sen. S. S.* ℥v.
Rhabarb. Elect. ℥ii.
Agaric. trochiscat. ʒiii
Gialap. ʒiß
Rad. Cichor. ℥ß.
Passul. minor. ℥vi
Sem. fænicul. ʒiß.
Cinam. acutiss. ʒi.

Ex incisis & conquassatis F. nodulus mensuræ cerevisiæ defœcatæ infundendus, fortiterque subindè, quoties assumi debet, exprimendus.

Perindè autem fuerit, sive manè, sive post meridiem laxativum hoc delibetur.

Si tamen remissius egerit, bis de die, manè nimirum & horis duabus ante cœnam frugalem repetendum erit. Interea cavendum, ne acescat cerevisia. Parit enim ventris tormina. Prohibebis hoc, si tantillū absinthii addideris, modo amariti ē, ventriculo alioquin & hepati convenientissimam non abhorreat æger.

Evacuato sufficienter corpore, pro alteranda intemperie hepatis calida singulis matutinis ex hibebis serum lactis caprini actu calidum, & radicibus cichorii alteratum, cui ob flatulentiam aliquid seminis fœniculi adden-

dendum. Post meridiem conservam rosarum ⊖latam cum succo recenti ribium subactam degustet, sic & ardor stomachi, quem bilis effervescentia parit, egregiè restinguetur.

Sub noctem proderit emulsionem seminum 4. frig. major. excorticat. cum aq. cichor. endiv. & rosar. extractam propinare, cui, si aliquid seminis papav. albi miscueris, vigilias quoque & somnia turbulenta abiges. Sed rectiùs de his & aliis coram deliberabimus. Excurram enim hac ipsa vespera in Hortulinum meum, ubi commodè me convenire poteris, & ut convenias, rogo. Vale, scribo in procinctu. Colbergæ Kal. Augusti M. DC. LVI.

EPISTOLA XI.

De lumborum & crurum dolore.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
JOHANNES MARCUS D.

S. P. D.

NOn possum, Excellentissime Vir, longiùs abstinere manum, quin ad te scribam, cum præsertim commodissimam vicina mea mihi occasionem suppeditet. Ne verò ambagibus te morer, en brevibus rem ipsam. Occurrit multoties mihi lumbago, seu dolor lumbifragus itemque crurum isque pertinacissimus. Et nunc socrum meam idem vexat in pede dextro. Ego causam ejus humoribus scorbuticis adscribo, quos cum te non semel debellasse noverim, quæso consilium hoc tuum conferre & unà succorum antiscorbuticorum depuratorum libram transmittere velis, quod te, mi amice, facturum uti non dubito; sic Te cum Conjuge & liberis bellè longumque valere & vivere precor. Coslini XXX. Mart. Anno M. DC. LII.

DN. D. JOHANNI MARCO
Amico dilecto
BALDASS. TIMÆUS. V. G.

S. P. D.

DOlor lumborum & crurum, qui te vexat & socrum tuam, ab humore scorbutico suâ naturâ acri & salso excitatur, quatenus per venæ cavæ ramos extra venas promanans musculis & membranis sese insinuat partesque sentientes distendit & lancinat. Rectè itaque præmissis universalibus succis nostris antiscorbuticis depuratis, quorum ℔iß transmitto, uteris. Nec est, quòd aliud quid addas: Miscui enim cum liquoribus appropriatis:

Descriptionem proximè transmittam

mittam vel ipse feram brevi ad vos visurus. Interea si dolor non remiserit partes affectas spiritu baccarum Juniperi camphorato inunges, & sic, spero, meliùs valebis. Raptim Colbergæ d. XXX. Mart. Anno M. DC.LII.

EPISTOLA XII.

De dolore cruris sinistri.

Dn. BALDASSAR TIMÆO von Guldenklee.

Domino & Fautori observando.

JOHANNES MARCUS, Med. D.

S. P. D.

NOn facile adducor, ut meis negotiis tua morer tempora; Omittere tamen non possum, quin gravissimos dolores cruris sinistri Socrûs meæ describam remediumque iis, si quod singulare habes, expetam. Jam alterû mensem sinistri pedis â coxendice ad plantam descendentes dolores sensit, quales ante id non semel, præsertim ante quinquennium. Hi dolores jam toto triduo nocte dieq; adeò lancinant, ut tolerandis ægrè sufficiat, urgentesq; acrius delirium causentur.

Pharmacum purgans commodè tulit; A venæ sectione prorsus abhorret; Antiscorbutica, quę obtinere potui, assumsit; Balneum etiam adhibuit in coctis herbis convenientib9 parvo successu. Clysteres etiam pro sollicitandâ segniore alvo injecti dolore nihilominus sibi constante. Barbitonsor, nescio quis, curã ligni, ut vocant, suasit. Ego etsi sudationibus op9 esse facilè concedam, vires tamen dejectas potius considerandum duco. Tu, quid sentias, quæso paucis edissere consilioq; & medicamentis tuis nos juva. Quod omni ope demereri vicissim conabimur. Vale & salve. Coslini die Concordiæ Anno M. DC. LVI.

DN. JOHANNI MARCO Med. D.

Amico dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

DOlor qui Socrum tuam adeò vehementer exercet, ab humore seroso, tartareo, salso, acri & malignitatis Scorbuticæ participe dependet. Is vitio lienis cumulatus aliquâ sui parte per venæ cavæ ramos crurales extra venas promanans cruris sinistri musculis & membranis sese insinuans partesq; sentientes distendens & lancinans dolorem parit.

Humor itaq; iste vera & continens doloris causa tollendus. Opportunè quidem causæ antecedentis ratione clysteres & purgantia adhibita; sed qui jam in partem

affectam affluxit humor optimè per diaphoresin discutitur, præsertim si convenientibus sudoriferis appropriata antiscorbutica misceantur & per vices exhibeantur. Mitto hoc nomine tincturam meam diaphoreticam, cujus singulis matutinis cochlearia sex vel septem actu calidè propinentur, sudoresque blandè sub lecto provocentur: violentum enim illud in Laconico sudoris elicium virium languor, ut rectè sentis, sine jacturâ non sustinet. Ubi aliquoties sudatum fuerit, commodè postea serum lactis caprini, in quo cochlearia recens & nasturtium ebullierint diebus XXIV. continuis propinabis jejuno ventriculo: Sic enim reliquus humor per urinas evacuabitur & malignitas scorbutica magis magisque expugnabitur. Interea & dolor tanquam symptoma urgens in curatione minimè negligendus. Mitigabitur, ut spero, emplastro diaphoretico & anodyno, si alutæ inductum parti dolenti tepidè applicetur. Laudanum opiatum in hoc quidem casu suspectum mihi videtur. Tutius pilulas meas anodynas circa vesperam sub horam somni exhibebis No. quinque ex Syrupo papaveris erratici vel violarum. Interdum emulsio seminis papaveris cum aquâ violarum & lactucæ extracta huic intentioni non erit inconveniens. Mutanda enim & varianda sunt talia, ut nosti. Segnior alvus enemate convenienti, quoties opus fuerit, sollicitanda. In victu omnia calida, acria & salsa vitanda; Animi affectiones vehementes, imprimis ira, quâ facilè excandescit sexus iste sequior, frenanda. Vale, Dabam Colbergæ d. XIX. Februar. M. DC. LVI.

EPISTOLA XIII.

De dolore humeri & brachii sinistri.

Admodum Reverendo & Clarissimo VIRO

D. MATTHIÆ DECENIO, Sacræ Regiæ Majestatis Sveciæ Concionatori Aulico.

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

WOl-Ehrwürdiger Andächtiger und Hochgelahrter / Insonders Hochgeehrter Herr und vertrauter werther Freund. Demselben wündsche ich hinwieder von dem allgütigen GOTT ein glückliches freudenreiches Neues Jahr / gute beständige Gesundheit langes Leben und alles was ihm sonsten lieb und angenehm seyn mag.

Erfreue mich daneben von Hertzen daß die im jüngst abgewichenen Herbst

Herbst gebrauchte thermæ Carolinæ so gutē effect gethan/daß mein hochgeehrter Herr seines Schenckels wiederumb so weit mächtig/daß er ohne einige Beschwer herein gehen/auf- uñ absteigen und seiner als auch anderer Geschäffte und Verrichtungen ohnbehindert abwarten kan: Hoffe es werde per usum acidularum auch dem affectui hypochondriaco nicht geringer Abbruch geschehen seyn.

Denn ob schon die flatus annoch einige Vngelegenheit caussiren, wird sich doch solches successu temporis nechst Göttlicher Verleihung auch wol enden/ wann nur eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten und der Magen â cujus calore debili die flatus herrühren gestärcket wird/ wie denn in meinen vorigen Consiliis hierzu dienliche Mittel vorgeschlagen welche können repetiret werden. Der dolor circa sinistrum humerum & homoplatam, qui ad cubitū quandoq; excurrit, nonnunquam usque ad manum & digitos cum quodam stupore & formicatione pertingit, rühret meines Erachtens her â defluxionibus in musculorum nervosarumque partium & membranarum inter se mutuò connexarum interstitiis hærentibus.

Diese defluxiones solten absumiret und discutiret werden/ welches sonsten præmissis universalib9 aufs füglichste per diaphoretica geschehen kan. Weil aber solches von den anwesenden Herren Medicis schon in etwa versuchet/übersende ich dem Herrn vor diesesmahl ein sonderliches topicum in forma emplastri, welches in dergleichen doloribus offters sehr gut befunden. Der Herr kan so viel nöthig auff ein dünnes weisses Leder streichen lassen uñ auff den locum affectum appliciren. Darf nur um den vierten oder fünften Tag einmahl renoviret werden. Hiermit kan es der Herr etwa vierzehen Tage lang oder drey Wochen versuchen und alßdann hievon Bericht einschicken. Diene meinem hochgeehrten Hn. allezeit gerne und thue hiemit denselben neben den lieben seinigen Göttlichen Gnadenschutz treulichst empfehlen/verbleibende ꝛc.

℞. *Gummi Carann. elect. puriss.* ℥iß.
Tacamahac. ʒvj.
Ammoniac. } *aceto sol.*
Galbani } *ana* ℥ß.
Bdellii. ʒvj.
Succini Citrini ℥j.
Mastich. Thuris
Oliban. ana ℥ß.
Terebinth. & cera q. s.

M. F. Emplastrum.

EPISTOLA XIV.

De fomentis in tumore oedematoso ab erysipelate relicto.

Ad
Generosum & Nobiliss.
DN. EOVVALDUM
â BLUCHER,

FOmentationes ad discutiendũ tumorem œdematosum ab erysipelate relictum nuper a me præscriptas, non est quod tantopere metuas: Falsa enim & erronea est vulgi opinio: Erysipelata nõ admittere actu humida, nata forsan ex eo, quod deprehensum, nonnullos ex aquæ frigidæ usu in periculum incidisse, id quod humiditati non erat adscribendum, sed frigiditati, quæ humores ad centrum â superficie corporis repellens gravia symptomata inducit. Præterea oportet distinguere inter initium, statum & declinationem morbi; quod enim durante inflammatione non poterat esse adeò tutum, potest cessante eâ commodè adhiberi; imò & in hoc casu necessariò debet; Siquidẽ tumor iste Oedematosus optimè ejusmodi topicis discutitur & resolvitur, præsertim, si purgato corpore & sudationes accedant. Quare non est quod metuas; Credas arti artificialia & naturæ naturalia, â DEo autem optatum exores eventum, Cui Te, Fautor amicissime, cum tuis. Raptim Treptoæ in transitu die XVI. Augusti M.DC.XXIX.

B. TIMAEUS
von Guldenklee.

EPISTOLA XV.
De casu ab Alto.
Pro Serenissimâ quadam Imperii Electrice.

HOch-Edelgeborner ꝛc. Insonders hochgeehrter Herr Hauptmann/ weil zu besorgen/ daß durch so schweren Fall etwas im Leibe möchte verletzet und danneuhero einiges Geblüth geronnen und verhalten seyn/ kan man Ihrer Durchl. von dem verordneten Pulverlein alle Morgen und Abend eine gute Messerspitzen voll in ein wenig warm Wein und Corfelwasser eingeben/ auch ein wenig Weinessig darunter giessen.

So etwa Stiche an den Seiten und kurtzer Athem sich mercken liesse/ kan man Ihrer Durchl. etwa ein halbes Quintlein Wallrad in ein wenig warm Bier / welches alt und abgelegen des Morgens nüchtern etliche mahl eingeben. Nach diesem können Ihr. Durchl. zu mehrer Sicherheit alle Morgen von der beykommenden tinctur XXI. Tröpfflein in fünff Löffel voll des verordneten Wässerleins einnehmen und ein wenig damit schwitzen / hernach mit warmen Tüchern sich wol abtreugen lassen.

Eusserlich kan man auff den Ort da die Stiche oder Schmertzen seyn/ von dem verordneten Pflaster

auff

auff weiß Leder gestrichen/ so viel daß der gantze Ort bedeckt wird / fein warm aufflegen und alle 24. Stunden abnehmen frisch überstreichen und wiederumb aufflegen. In den Wein/ davon Ihr. Durchl. trincken/ sol man ein wenig Tausendschönblumen/ flores bellidis genant in rothen Zindel oder Tafft gebunden einhengen und Ihre Durchl. davon trincken lassen. Ist ein schlechtes aber bewehrtes Mittel in allen Zufällen.

Solte ein Bruch verhanden seyn/ wie die Frau Hoffmeisterin besorget/ müssen die Gedärm fein sanfft und behände in ihren Ort geschoben werden oder da solches wegen einiger Härtigkeit/ Geschwulst od. Blähung nicht gesch ehen könte / soll man erst ein erweichendes und Windzertheilendes Clystier beybringen/ hernach von überschickten Kräutern ein Wannenbadt zurichten und Ihre Durchl. darinnen etwa eine halbe Stunde lang sitzen lassen und hernach die Gedärm fein gemach in den Leib schieben/ das verordente Bruchpflaster auff Leder gestrichen/ darüber legen und da es nötig/ mit einem Band befestigen/ im Bette still liegen / mit den Füssen etwas hoch und alle Bewegung meidē/ auch vor allen Speisen/ so Winde und Blähungen verursachen sich hüten.

Solten Ihr Durchl. das Wañenbad nicht gebrauchen wollen / kan man von den verordneten Kräutern ein wenig kochen / einen grossen Schwamm darinn naß machen/ und den Ort fein warm damit bähen/ bis man zu dem Einschieben füglich gelangē kan. Das Pflaster soll man nit abnehmen / bis es von sich selbst beginnet loß zu werden / alßdann kan man ein frisches darauff legen.

Solte hierauff nicht Besserung erfolgen/ oder sonst einiges accidens zuschlagen/ kan es der Herr Hauptmann mir bey Zeiten zu wissen machen/ bin erbötig als schuldig mich zu unterthäniger Auffwartung in Person einzufinden. Immittelst wündsche ich von Hertzen 2c.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Arcan. nostr. contr. casum ʒij.*
Magister. oculor. cancr. ℈ij.
Extract. tormentill. ℈j.
M. F. pulvis subtiliss.
D. ad scatulam.

S. Pulver vor den Fall.

℞. *Rad. tormentill.*
rubiæ tinctor. ana ℥j.
Flor. bellid. hyperic. ana ʒij
Mumiæ transmarin. ʒvj.

Redigantur in pulverem subtilissimum; Postea affuso aceto vini q. s. extrahatur tinctura. Colat. adde mellis virginei ℥ij. Digerantur in B. M. per diem & noctem; Postea filtrentur per chartam emporeticam. Servetur in vitro, S. Tinctura.

℞. *Aquæ contra hæmoptys. ℥vi.*
cerefolii ℥iiß.
Oxymell simpl. ℥iß.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein zur Tinctur.

***

℞. *Emplastri d. sperm. Ceti ℥iß.*
Unguenti rubri potabil. ℥ß.
Ceræ q. s. M.
F. Magdaleon.

℞. *Emplastri contra rupt. ℥ii.*
Sanguin. Dracon. ʒii.
Mumiæ transmarin. ʒiß
Terebinth. q. s. M.
F. Magdaleon.
S. Bruch Pflaster.

℞. *Agrimon, parietar. ana Mi.*
Malvæ c. toto Mii. perfoliat. Miij.
Flor. Chamæmel. Miiß.
melilot.
Sambuc. ana. Miß.
Sem. lini ʒii.
fænigræc. ℥i.
Carui Cumin. ana ℥ß
Baccar. lauri. ℥i.
Juniper. ʒij
Rad. althææ ℥iiß
Grosso modo incisa & conquassata d. ad chartam.
S. Species zum warmen Bade.

EPISTOLA XVI.

De morsu serpentis.

Ad
Illustrissimum Principem
DN. FRANCISCUM HENRICUM.
Saxoniæ, Angriæ & Westphaliæ Ducem.

Durchlauchtiger Hochgeborner gnädiger Fürst und Herr. E. Fürstl. Gnaden sind meine unterthänige Dienst / neben wündschung eines glückseligen / gesunden / fried- und freudenreichen Neuen Jahres und alle dessen / was zu derselben hohen Fürstl. wolergehen gereichen mag / iederzeit bevor; Und übersende bey dieser Occasion E. F. Gnaden das jüngst versprochene Pülverlein vor den Schlangen Biß: Dessen kan man dem Beschädigten alsoforth eines Ducaten schwer in einem Trunck warmen Wein eingeben / und etwa eine Stunde lang damit schwitzen lassen / und muß dieses hernach alle Tage / biß auff den Neundten inclusivè fleissig continuiret / und iedesmahl damit geschwitzet werden; Ist der Patient noch unter 15. Jahren / darff man ihm nur halb so viel dieses Pulvers eingeben.

Eusserlich soll man den Orth da der Biß oder Stich ist / schröpffen lassen

lassen/ damit das Gift mit dem Blut herauß gezogen werde. Hernach kan man ein Pflaster von guten Theriac machen und aufflegen. Ist eine bewehrte Artzney/ insonderheit so das Schröpffen bald im Anfang geschiehet. Da man den Theriac nicht bald haben köndte/ mag man etwas Ziegenmist / salvâ veniâ in Wein kochen/ daß es dicke werde/ wie ein Brey und schlagen es über den Schaden/ so warm als es der Patient erleiden kan.

Wann es beginnet kalt zu werden/ muß alsobald was warmes aufgeleget und solches zum öfftern repetiret werden. Auch soll man dem Krancken alle Tage etwas Knoblauch zu essen/ oder in Wein zerrieben zu trincken geben.

Erdbeeren-Kraut samt der Wurtzel in Wein gekocht und täglich getruncken/ ist im Schlangen Biß oder Stich ein bewährtes und gewisses remedium.

Hierbey haben E. F. Gn. auch das Zahnpulverlein zuempfangen. Sie können Abends und Morgens/ auch nach dem Essen die Zähne damit reiben und hernach mit rothem Wein außspühlen.

Daferne E. F. Gn. in mehrem ich angenehme Dienste erweisen könte/ hätt ich mich dessen zu erfreuen/ Gestalt ich mich dann hierzu höchst obligiret befinde; Und thue hiermit E. Fürstl. Gn. beharrlichem favor und Gnaden unterthänigst empfehlen/ verbleibende

E. F. Gn.

Colberg am 8. Jan. 1646.

Unterthäniger Treuer beständiger Diener.

B. T. V. G.

℞. *Rad. gentian.* ℥ß.
Rutæ, scordii veri piper ana ℈iiij.
Ol. citri gtt. v. M.
F. Pulvis subtilissimus.
D. in scatula rotunda
S.

Pülverlein vor den Schlangen Biß.

EPISTOLA XVII.

De morsu canis rabidi.

Ad Reverendum & Doctissimum

DN. JOACHIMUM STAMERUM

Ecclesiæ Gürschläffshagiensis, Pastorem optimè meritum.

Tumorem Oedematosum ingenu, quo Filius tuus aliquandiu decubuit, post usum Emplastri nuper transmissi, feliciter resolu-

tum

tum, libens intelligo; Sunt enim hi tumores plerumque diuturni & difficilis resolutionis; propter humorum ex partibus superioribus affluxum præcipuè in corporibus cacochymicis; Vellem tamen corpus denuo purgaretur repetitis postmodum & sudoriferis, quæ præscripsi.

Curationem morsûs canis rabidi, quam communicari petis, breviter sic habe:

Primò vulnus linteis mundis & quidem siccis actuqve calidis probè abstergatur; noxium enim est, aquâ præsertim frigidâ abluere; Mox ad extractionem veneni pulli gallinarum per medium dissecti & adhuc calentes vulneri imponantur; Commodè id ipsum etiam fieri potest per hirudines, quæ sanguinem veneno infectum potenter attrahunt & exsugunt. Si Cheirurgus ad manus est, applicentur cucurbitulæ cum scarificatione, postea imponatur emplastrum ex allio, cœpis & semine tritici.

Dum hæc fiunt etiam interna quædam antidota mithridatium scilicet vel Theriaca exhibenda provocatis sub lecto sudoribus. Ego ante biennium, ni fallor, Hortulano meo dedi pulverem Palmarii, cujus hæc est compositio:

℞. *Fol. rutæ, verbenæ*
Salviæ plantag.
polypod. Menthæ
absinth. vulgar.
Arthemisiæ
Melissophyl.
betonic. Hyperic.
Centaur minor ana ℥iß

Sumsit singulis matutinis drachmam unam semis ex vino calido, interdum ex cerevisiâ, simulque & extra eundem pulverem in vino calido solutum vulneri imposuit superinducto primum emplastro Apostolico, postmodum citrino. Consolidationem autem vulneris de industriâ ad quadragesimum usque diem impedivimus, ne quid veneni in corpore relinqueretur.

Ex eo tempore & aliis pulverem hunc pari successu præscripsi, nec memini quenquam usu ejus frustratum: Est exigui pretii & verè medicina pauperum, digna quam hoc præsertim tempore, quo canes hinc inde in rabiem aguntur, in promtu habeas; Malum enim hoc rarò fert inducias & gravissima inducit Symptomata etiam ex longo intervallo, nonnunquam verò subitò hominē jugulat, ut annotavit Fracastorius lib. 2. de morbis contagiosis cap. X. & Guainerius in tractatu de venenis cap. XIII.

Plura addere supervacaneum videtur, nisi ut Te Tuosque salvere & valere jubeam. Dab. Colbergæ die XXI. Julii Anno M. DC. XLIII.

EPISTOLA XVIII.

De Scabie siccâ.

Ad

Reverendum & Doctiss:

Dn. JONAM STAUDIUM

Ecclesiæ Caminensis Archidiaconum.

SCabies illa, cujus prurigine tentari te scribis, Amice desideratissime, sicca vulgo dicitur, & nascitur ex humore adusto acri & mordaci, bile nimirum atrâ, sanguini & sero permistâ.

Caussa ejus primitiva meritò in victûs rationē crassā & salsam, rejicitur, concurrente & epatis intemperie calidâ & siccâ, forsan & lienis vitio.

Diæta igitur melioranda cibisq; utendum boni succi & facilis coctionis, elixis magis, quàm assis aut in sartagine frixis. Vitanda salsa, acria, fumo durata, in muriâ macerata; abstinendum â carnibus suillis, anserinis, anatinis, piscibus exsiccatis, vino potenti & cerevisia fœculentâ.

Humores adusti præparandi per decoctum fumariæ, cichorii, endiviæ, borragin. bugloss. violarum, radic. polypod. liquirit. &c.

Postea evacuandi pilulis melanogogis Quercetani, extracto foliorum senæ, hellebori &c.

Epatis intemperies calida & sicca humectantibus & moderatè refrigerantibus corrigenda. Convenientissimum huic scopo est serum lactis caprini cum cichorio, endiviâ acetosa &c. alteratum; tinctura item fragorum, aqua nostra epatica frigida cum Syrupo violar. dulcorata, conserva cichorii violar. borrag. buglossi. His præmissis & causæ conjunctæ ac partis laborantis habenda ratio. Cutis nimirum abstergenda & μίασμα illud in cute hęrens tollendum, quod nî fiat, vix speranda sanitas.

Utendum itaque per vices, vel quotidiè, nisi quid prohibet, insessu aquæ dulcis, cui aliquid malvæ violariæ, scabiosæ, fumariæ, agrimonię, lapathi acuti, hordei, fabarum, & furfurum incoctum sit. Post lotionem corpus linteis mundis probè abstergatur & unguento de liquiritia Mindereri vel Slotani, quod potentius agit, inungatur.

His ubi ex præscripto usus fueris, non dubito, quin cum Horatio gloriari poteris:

> Occupet extremum scabies, mihi turpe relinqui est.

Medicamenta illa pretiosa, quæ tantopere expetis, oleum nimirum perlarum & Coraliorum tincturam hac ipsâ occasione transmitto, sed vereor, quin famam sustineant.

Cave, ne tibi accidat quod Antonides von der Linde minatur; Laudes immodicæ medicamentorum Chymicorum primò inflant hominum spes; deinde destituunt. Adjunxi tincturam Antimonii, excellens scabiei remedium, si guttæ septem vel novem ex aquâ bezoardicâ cum aquâ fumariæ dilutâ, pro eliciendis sudoribus usurpentur. Iter meum in Italiam propediem maturabo, felicem ejus decursum â summo Numine cùm privatis tum publicis Ecclesiæ precibus me cum exorabis, & sic Amicissime Fautor, unà cum tuis, ex voto nostro, quàm optimè valebis. Dab. Colbergæ d. XIV. Martii Anno M. DC. XXVI.

EPISTOLA XIX.

De usu ligni sancti & sudationibus in Laconico.

Ad

Spectabilem & prudentissimum

DN. PETRUM DROESIUM,

Camerarium & Pharmacopœum Belgardensem.

WOl-Ehrenvester ꝛc. Dessen Schreiben sub dato Belgardt den 26. Aprilis ist mir wol eingehändiget/woraus ich ersehen/ daß d. Herr wegē seiner Leibes Ungelegenheiten/ welche mehrentheils von defluxionibus herrühren / in dem sich dieselben bißweilen in die Schultern und Rücken / bißweilen in die Arm und Schenckel ergiessen / bey dieser Frühlings-Zeit das decoctum ligni sancti, welches er in Ober-Deutschland / wie er daselbst in seiner Jugend serviret/ von vielen Medicis habe rühmen hören zu gebrauchen gemeinet und dannenhero zu wissen begehre/ wie eigendlich damit zu procediren.

Verhalte hierauff nicht / daß keine Schweißmittel ohne vorhergehende evacuation primæ corporis regionis nützlich können gebrauchet werden/ dannenhero nöthig/ daß ante usum decocti ligni sancti der Leib vorhero wol gereiniget werde; Dann sonsten zu besorgen/ daß mit dem Schweiß die Crassiores humores ad ambitum corporis möchten getrieben werden / daraus dann allerhand Unheil entstehen könte.

Unter andern hierzu dienlichen Mitteln ist fast am bequemsten der unten verzeichnete nodulus laxativus, so man denselben in einem Stoff guten Rheinischen Wein oder in ein feines klares Bier henget/ und täglich davon trincket/ bis man vermercket daß der Leib von den crassioribus fecibus gnugsam gerei-

gereiniget worden: Alßdann ruhet man ein paar Tage und hält sich in Essen und Trincken fein mässig/ lässet auch immittelst das decoctum ligni und andere zu der Cur gehörige Medicamenta fertigen und das Laconicum an einen bequemen Ort setzen/ folgends mit allerley wolriechenden Gartenkräutern außwaschen und mit Mastix/ Weyrauch/Birnstein ꝛc. durchräuchern. Darauff kan man des Morgens etwa umb 7. oder 8. Uhr von dem Schweißtranck drey Untzen fein warm außtrincken/ bleiben damit etwa eine halbe oder gantze Stunde im Bett liegen/steigen hernach in den Schweißkasten/ welcher vorher mit heissen Feldsteinen oder grossen Eisernen Kugeln warm gemachet ist/ und schwitzen damit des ersten Tages nur eine Virtelstunde lang/ lassen sich mit warmen Tüchern wol abtreugen/ und legen sich wieder ins Bette/ welches auch zuvor muß warm gemacht seyn/ damit die pori von der eusserlichen Kälte nicht verschlossen werden. Wann man etwa eine Stunde lang geruhet/ kan man auffstehen im warmen logament ein wenig herumb spatzieren und dann etwas an gesunden Speisen zu sich nehmen.

Wil man nach Mittage wiederumb das decoct gebrauchen und schwitzen/ stehet es zu belieben/ ich halte es aber in curâ prophylacticâ vor unnötig/zumahl besser daß man etliche Tage länger und nur einmahl schwitze, als 2. mahl/ weil die Kräffte dadurch geschwächet werden.

Den andern Morgen trincket man von dem decocto ligni S. viertel halb Untzien und schwitzet eine halbe Stunde lang.

Des dritten Tages können vier Untzien eingenommen und drey Viertel-Stunden geschwitzet werden.

Des vierten Tages brauchet man ℥v. und schwitzet eine gantze Stunde und continuiret in solcher dosi annoch vier Tage.

Den neunten Tag nimmt man wieder ab und brauchet nur vier Untzien; Den Zehenden viertehalb/ und den eilfften drey/ und lässet es dabey bewenden.

Wil man aber länger schwitzen/ kan man in der höchsten dosi von fünff Unzien etliche Tage beharren und dann abfallen; In wärender curâ muß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werden; Eusserliche kalte Lufft wird man meyden/ und die gantze Zeit über sich in einem mittelmäßigen warmen Logament halten.

Viel gesaltzene/scharff gewürtzte/ harte geräucherte oder in der Peckel gelegene/ als auch saure Speisen muß man nicht geniessen/ son-

dern dafür leicht verdauliche gesunde Kost gebrauchen / als Lamm / Kalb und junges Rindfleisch / Hüner / Vögel / Reb-Berg- und Auerhüner / Ringeltauben / frische Eyer ꝛc. Gänse / Aenten und Schweinefleisch ist schädlich / wie auch mehrentheils Fische / doch können bißweilen Hechte / Bärsche und Kuhlbarse / Forellen / Gründlinge / frischer Lax und dergleichen genossen werden / viel Suppen sind undienlich auch sollen die Speissen mehr gebraten als gekocht seyn.

Von Wein / Bier und anderm Geträncke muß man sich enthalten / und dafür den unten beschriebenen Tischtrauck nach Nothdurfft gebrauchen.

Der Leib muß alle Tage offen seyn / im widrigen Fall kan man ein suppositorium oder gelindes erweichendes Clystier appliciren lassen. Oder man kan 2. Loth Senetblätter in einen Becher voll des decocti secundarii einhengen und davon trincken.

Venus in hac curâ exulet.

Eyfer und Zorn muß man sich nicht lassen einnehmen auch aller Melancholischen traurigen Gedancken so viel möglich sich entschlagen.

An stat des decocti secundarii kan man auch bißweilen und zur Abwechselung die Tincturam ligni sassafras gebrauchen / welche am Schmack etwas lieblicher und angenehmer ist.

Nach geendeter Schweiß-Cur ruhet man ein paar Tage / folgends purgiret man wieder den Leib mit dem vorigen nodulo, oder untenbeschriebenen purgir-Träncklein und lebet darnach fein mäßig mit vermeidung aller ungesunden und harten Speisen / überflüßigen Trinckens und anderer excessen.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Fol. sen. S. S.* ℥vj.
Agarici trochiscat ʒiij.
Mechoacann. alb.
Rhabarbari elect. ana ʒij.
Cremor ♀*ri* ʒiij.
Cinam acutiss. ʒj.
Zingib. alb. ℈ij.
Caryophyllor. ℈j.

Incidantur & conquassentur grosso modo pro nodulo ex Syndon. rubr.

***

℞. *Lign. sanct. rasi* ℥iij.
sars. parill. ℥ij
santal rubri ℥ß
Rad. liquirit.
Cichor ana ʒvj.
Incisa & conquassata aspergantur Spir. ♀*ris* ʒj.
Infund. per Hor. XXIV. in aq. puriss. ℔vj.

Mane

Mane add.
passul minor ℥ij.
Cibeb. ℥j.
Sem. Coriandr. ʒij.
fœnicul ʒiſs.
Coquantur in diplomate ad remanent. ℔iiii.
Colatura D. in vitro.
S. Schweißtranck auff etliche mahl.

Reliquiis adde:

Lign. ſaſſafras ℥iſs.
Cinam acutiſſ. ℥ſs.
Sem. Coriandri
fœnicul. ana ʒii.
paſſul. minor.
major. ſeu cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii
Superaffund. aqv. puriſſ. ℔ XII.
Coquantur ad. ℔IX.
S. Ordinar Tiſchtranck.

***

℞. *Lign. ſaſſafras. odorifer.* ℥iiſs
incid. teſſulatim
Cinamom. acutiſſ. groſſo modo contuſi ʒvi.
Poſtea affund. aq. ferventiſſimæ ℔iiiii *vel ſex.*
Mixta in ollâ vitreatâ,
Stent in infuſione per Horas vii.
poſtea colentur.
Colatura edulcoretur
Sacch. Canar. q. s.
S. Tinctura ſaſſafras.

***

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℥iiſs
Pulv. Gialapp. præparat gr. viii.
Spir. citri gt. v.
M. D. in poculo.
S. Laxirendes Tränckleín.

EPISTOLA XX.

De Lue venereâ.

VIRO
Nobili & Excellentiſſimo
DN. JOHANNI GEORGIO ALBINO von Weiſſenfels.
Sereniſſ. Reginæ Sueciæ &c. Archiatro.
Amico & Collegæ ſuo honorando,
BALDASSAR TIMÆUS. Von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem Nobilisſime & Excellentisſime Vir, Amice & Collega honorande; Illuſtrem Comitiſſam N. N. ex itinere Wolliſnenſi deſtinato inter nos tempore Sedinum rediiſſe non dubito: Hoc tantùm metuo, quin per aëris anomaliam & frigoris externi injurias morbus non parum exaſperatus ſit. Verùm ut

utut sit, nihilominus â scopo nobis proposito, qui principaliter in exstirpatione malignitatis â L. V. contractæ consistit, minimè recedendum, sed repetitâ corporis evacuatione usus decocti sudoriferi ex specificis & approprietatis nuper præscripti continuandis, ita tamen, ut calor & siccitas horum medicamentorũ refrigerantibus temperetur, & pro basi radix chinæ, qvæ vi humectandi admodum pollet, ut nosti, constituatur.

Interea & virium habenda ratio, & qvoniam Illustris Comitissa conservas, electuaria, morsulos, rotulas & id genus vulgaria abhorret, exhiberi interdum poterit pulvis meus cordialis pretiosus, cum aquâ cordiali frigidâ ex succis, vel emulsio perlata Cratonis, aut tinctura Coraliorum â Dn. Dethardingo nuper artificiosè præparata. Delibanda etiam sæpius juscula instaurantia & consummata caponum, perdicum, phasianorum vel ex carnibus vervecinis, vitulinis &c. cum acetosa, Endivia, borragine cichorio & similibus alterata. Sic & cordi & pulsibus epithemata convenientia applicanda, nihilque omittendum, quod ad virium seu conservationem seu instaurationem in corpore debili quocunque modo facere possit.

Muliebrium pruritus ablutione frequenti cum decocto sarsa parillæ & sarmenti Indici, Chinæ &c. ut spero mitigabitur; Sin minus, applicetur epithema ex lithargyro cum petiis duplicatis.

Cæterùm si ex diuturniore decocti usu fortè nauseam conceperit ægra, ut in delicatulis plerumque fieri solet, commodum videtur, ejus loco Essentiam Chinæ Domavii, jucundi saporis medicamentum ad tempus exhibere additis subinde, quæ intemperiem epatis calidam alterent & corrigant. Sed hæc omnia dexteritati tuæ & liberrimæ dispositioni submissa sunto, qui præsens optimè videris, quid è re & usu futurum sit. Ego, cùm ex Serenissimæ nostræ decreto omnia collegialiter & communicato consilio fieri debeant, officio meo præsertim ad instantiam ægræ deesse non debui, quanquam noctuas Athenas.

Quamprimum in Aulâ Treptoviensi me expedivero, Norinbergam Neomarchiæ excurram & inde ad vos. Interea ut bellè cum tuis valeas, devotè precor. Dabam die XXI. Decembris Anno M. DC. XLVII.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Margarit. Orient. præpar.* ℥iii.
Unicornu veri ℥i.
Lapid. bezoar. ℈iiii

Oss.

Off. de Cord cervi ℥i
Apic. Corn. Cerv. philosoph. calcin. ℨiß.
Terantur in marmore affusis spiritibus rubi Idæi & rosar. ana q.s. ut
F. pasta, quæ exficcetur & in pollinem subtilissimum redigatur, addendo velleris aurei ℈iiii.

M. S. Pulvis aureus pretiosus.

℞. *Succi Cerasor. nigr.* ℔iiii.
rubi Idæi. ℔iiii.
rosar. rubr.
pallid. ana ℔i.
granat. dulc.
acidor. ana ℔iß
Citri ℔ii.
borrag. bugloss.
acetosell. ana ℔i.
Ribium ℔iß.
pyror. moschatellin. ℔ii.

Mixta destillentur in vasis vitreis. S.

Aqua cordialis ex succis.

℞. *Lithargyrii subtiliss. pulverisat.* ℥i.
Aq. plantagin,
rosar. ana ℔ß.

Ebulliant semel atque iterum, postea colentur.

S. Epithema.

EPISTOLA XXI.

De lue venereâ inveteratâ cum tabe & doloribus atrocissimis *ad Illustrem* DOMINUN ALBERTUM ODROWAZ, Z' Bialacovva strast Woysky Zydaczowsky. Sacræ Regiæ Majestatis Polonæ Commissarium &c.

Etsi nihil magis in votis habeam, quàm afflictæ per tot annos Generositatis vestræ valetudini consulere: Curationi tamen, quam in morbo inveterato diuturnam, difficilemque fore prævideo, coràm vacare ob impedimenta tam publica, quàm domestica haud possum: Commodum itaque visum est per Chirurgum quem mitto id ipsum expedire, virum industrium & artis gnarum expertumq; cui tutò se committere poterit Generositas Vestra. Instruxi enim ipsum non solum medicamentis selectissimis, sed & utendi applicandique methodum & modum speciali scripto consignatum eidem communicavi, adeò ut nihil desit, quod ad curationem istius morbi facere possit, modò Generositas vestra singulis ordine & rectè utatur, diætamq; prout â me speciatim delineatâ est, strictè observet: Inter-

Interea si non statim remiserint symptomata, Generositas Vestra icciro desperet:

Est enim morbus inveteratus altasque jam egit radices, non nisi longo continuatoque medicamentorum convenientium usu exstirpandas. Ut autem DEus ex alto medicationi nostræ clementer benedicat & Generositatem Vestram bonæ firmæque valetudini restituat devotè precor, meaque studia prolixiùs contestanda submisè defero. Dab. Colbergæ pridie Calend. Augusti Anno M. DC. LXI.

Generosa Magnificent,
Vestræ
observantissimus

Baldassar Timæus
V. G.

Information
Welche dem Chirurgo mitgegeben

DEmnach wegen grosser Leibes Schwachheit itzo nicht dienlich einige purgantien zugebrauchen / viel weniger Bluth zulassen / soll der Anfang von folgendem Decocto specifico / welches der Kranckheit nicht allein wiederstehet / sondern auch die Schmertzen lindert / gemacht werden: Nehmet einen Theil von denen verordenten Speciebus, mit dem Buchstaben A gezeichnet / thut die in einem neuen gläsirten Topff / welcher vorher mit reinem Wasser wol außgesotten ist / thut 2. Hand voll reine Gärsten dazu / giesset acht Stof rein Wasser darauff / lasset es 24. Stunden an einem warmen Orth stehen / hernach kochet es bey gelinden Kohlfeuer / biß es etwa 2. qver Finger breit eingesotten / seuget es durch ein reines Tuch thut die Species in einem reinen Mörsel / stosset sie gar klein / legetsie wieder in den vorigen Topff / thut 2. ℔. Kalbfleisch und ein Rebhun / so man es haben kan / klein zerschnitten und 2. Loth Cichorien Wurtzeln / auch 4. Loth kleine Rosienen darzu / decket den Topff feste zu / und lasset es so lange kochen biß es wiederumb 2. quer Finger breit eingesotten / zu letzt thut ein halbes Loth guten Canel darzu / lasset es wieder ein paarmal auffsieden / seiget es durch ein reines Tüchlein / presset und drücket es starck aus und verwahret es in einem gläsierten Topff an einem kühlen Ort oder Keller.

Hiervon gebet dem Herren Patienten alle Morgen ein Becherlein voll fein warm außzutrincken / wie auch nach Mittag etwa drey Stunden vor dem Abend Essen.

Wann es aus ist / muß man es wiederumb frisch præpariren und damit 2. oder 3. Monaten nach dem es nötig ist / continuiren: Nach eingenommenem decoct kan der Herr pati-

patient eine oder 2. Stunden im Bette ruhen/ und wo müglich ein wenig damit schlaffen.

II.

Weil der Magen durch langwierigen Brauch derer vorigen/ von vielen und unterschiedlichen Medicis verordenten Medicamenten/ sehr geschwächet ist/ kan der Herr Patient allemahl von denen verordenten Magen Küchlein B. bald nach eingenommenen decoct iedesmahl drey oder 4. Küchlein auffessen; auch soll man das verordente Magen Pflaster C. auff rothen Scharlach streichen/ und Herren patienten allezeit über dem Magen tragen lassen.

III.

Demnach auch die Leibes Kräffte sehr abgenommen und schwach sein/ soll man Herren Patienten zum öfftern von dem Krafft Wässerlein D. drey Löffel voll eingeben/ und unter den ersten Löffel von der güldenen Confection E. einer Haselnuß groß oder etwas mehr vermischen.

IV.

Zu Linderung derer Schmertzen in den Gliedern ist eine sonderliche Tinctur F. verordnet/ darinnen soll man drey oder vierfache Linnwandene Tüchlein naß machen/ und fein warm umb die schmertzhafften Glieder schlagen/ insonderheit gegen die Nacht; Des Morgends kan man die wieder abnehmen und Gold Felle darauff binden/ auch kan man bißweilen die Gold Felle des Nachts darüber liegen lassen und versuchen wie sich Herr Patient darnach befinden wird.

V.

Vor das Hauptweh ist ein Pflaster G. verordnet/ davon soll man ein wenig auff weis Leder streichen und des Abends über die Stirn binden/ des Morgends aber wieder abnehmen.

VI.

Vor die Schmertzen unten am Rücken und in den Creutzen dienet das Pflaster H. so man dessen ein wenig auff Leder streichet und aufflegen/ umb den dritten Tag kan man es allezeit abnehmen/ renoviren und wiederumb aufflegen.

VII.

Wann die Schmertzen sehr groß seyn/ also daß Herr patient daher nicht schlaffen kan/ soll man ihm von denen verordenten Pulverlein I. in drey oder vier Löffel voll des Wässerleins K. eine dosin gegen die Nacht eingeben und nichts anders darauff trincken/ sondern damit einschlaffen lassen.

VIII.

Wann etwa der Leib verstopffet ist/ soll man von dem laxirenden Säfftlein L. drey Löffel voll des Morgends nüchtern in ein wenig Pflaumen Suppe fein warm eingeben

geben und drey Stunden darauff fasten lassen. Ist es gar zu gelinde kann man auff einander mahl vier Löffel voll dieses Säfftleins gebrauchen.

Bißweilen kan man folgendes Clystir appliciren: Nehmet von denen Kräutern M. eine gute Hand voll / giesset einen Stoff Bier darauff lasset es kochen biß der halbe Theil eingesotten / seiget es durch ein reines Tüchlein und drücket es starck aus / mischet 2. Löffel vol gesaltzene Meybutter darunter / und appliciret es nicht zu heiß auch nicht zu kalt.

IX.

Den Schaden am Schenckel soll man biß auff fernere Verordnung offen halten / immittelst aber fleissige Achtung geben / daß der Knochen keinen Schaden nehme.

X.

Hierbey muß eine gute gesunde und mässige diæt gehalten werden / insonderheit wird sich Herr Patient hüten vor Schweinefleisch / Aenten / Gänsen / und allem was in der Peckel gelegen / oder im Rauch getreuget / was sehr gesaltzen und scharff gewürtzet / was sehr saur und fett ist / vor vielen Fischen / Milch und Milchspeisen / Kohl / Rüben / Erbsen / rohem Obst und dergleichen. Hergegen sind dienlich frische weichgesottene Eyer / gute Mandel Suppen / junge Hüner / Cappaunen / Lamb / Kalb- und Hanmel Fleisch / Rindfleisch / welches nicht von altem Zugvieh ist / Hasel und Rebhüner / Lerchen / Drosseln / Kramsvögel / und was man sonsten nach Gelegenheit der Zeit an guten gesunden Speisen haben kan. An Fischen / kan man bißweilen Hechte / Bärse / Kuhlbärse / Gründlinge / Schmerlin Larfohren 2c. jedoch nur selten und wenig geniessen.

Des Abends sol man nicht viel essen / sondern sich mit ein wenig Mandelkernen und langem Rosin oder Zibeben / welche ein sehr gutes Geblüth und Nahrung geben / contentiren.

An statt des Ordinar Geträncks soll ein gutes klares Bier gebrauchet werden / welches aber folgender Gestalt muß zugerichtet werden:

Nehmet die verordenten Species N. thut sie in einem Leinwanden Beutel / henget sie in ein Viertel Bier / welches erst frisch gebrauhen ist / lasset es damit gähren / wan es 14. Tage alt ist / kan man davon trincken nach belieben.

Wein / Brantwein / und andere hitzige Geträncke sind schädlich / doch kan man umb des Magens Willen / bey dem Essen eine Trunck Littauische oder andere gute klare Methe gebrauchen.

Vor kalter / ungestümer und neblicher Lufft / vor Zorn / Eyfer / Gram / schwerer Sorgen und Venus Spiel

nuß

muß man sich hüten und in allem der Mässigkeit und Gedult / welche in dergleichen langwierigen Kranckheiten hochnötig ist / sich bester massen befleissigen.

Descriptiones Medicamentorum.

℞. *Sarſ. parill.* ℔iß
Rad. Chinæ ℥iiii
Santal. citrin. ʒiij
Groſſo modo inciſa & conquaſſata dividàtur in tres partes æquales
D. ſingul. ſeorſim in chartis.
S. Species zum Decoct. A.

℞. *Rad. Cichor. groſſo modo inciſ.* ℈i
conquaſſat. ℥vi
D. in charta
S. Cichorien Wurtzeln.

***

℞. *Paſſul. minor* ℔ii
D. in charta
S. Kleine Rosienen.

***

℞. *Spec. aromat. roſat recent diſpens* ʒiii
Sacch. albiſſ. in aq. Cinamom ſolut. ℥iiii.
M. F. S. a Rotulæ aſpergantur Ol. Cinamom. gt iiij.
D. in ſcatula.
S. Magenküchlein B.

***

℞. *Emplaſtr. noſt. ſtomachal.* ℥iij
Maſtich. ʒiii
M. F. Magdaleon
D. in veſica
S. Magen Pflaſter. C.

***

℞. *Aq. Ceraſor. nigr.* ℥iii
borragin
bugloſſ.
roſar. optim.
ana ℥j
Aq. Cinamom. ℥iii
Carbunculi ℥i
Spirit. roſar.
fragor
rubi Idæi ana ℈j
Rotul. man Chriſt. ʒiii
M. D. in vitro
S. Krafft Wasser D.

***

℞. *Confect. Alkermes* ℥i
De Hyacinth. ʒii.
Velleris aurei Weidneri ʒi
M. D. in fictili
S. Güldene Confection. E.

***

℞. *Gummi Hederæ*
tagamahac
Elemi
ana ℥ß.
Pulv. Sars parill. ʒiii
ſuccin. alb. ʒi
Lign. Rhodii ʒi
Ol. roſar. & ceræ q. s.
M. F. Emplaſtrum
S. Pflaster F.

***

℞. *Tinctur. Sarsparill.* ℔ii
guajaci ℔i
M. D. in vitro
S. Tinctur G.

℞. *Emplastr. nostr. anodyn* ℥iii
F. Magdaleon d. in Vesica ad chartam
S. Pflaster H.

℞. *Laudan opiat. gr. viii*
Sacch. cand. albiss. ℈j
Misc. in mortario lapideo F. Pulvis Divid in 4. partes aequales.
D. singul. seorsim in capsulis
S. Pülverlein auff 4. mal I.

* * *

℞. *Aq. flor. tiliae.*
paeon.
rosarum
ana ℥ii
Julep. violar. ℥ß
Spirit. rosar. gt. XXI.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein. K.

℞. *Decoct. nostri laxativ.* ℥iiijß
Syrup. rosar solut. ℥iiß
Extract. fol. sen. ʒiß
Rhabarb. ʒj
Gialapp. ℈jß
M. D. in fictili
S. Laxirendes Säfftlein L.

* * *

℞. *Herb. Malvae c. toto* Miij
Violariae
parietar.
branc. ursin.
ana Mj
Flor. Chamaemel. Miii
Sambuc. Mjß
Rad. altheae ℥iß.
Sem. lin. ℥j
foeni graeci. ℥ß
anethi ʒiii
Grosso modo incisa & conquassata
D. in charta
S. Species zu etlichen Clystiren M.

* * *

℞. *Sars. parill.* ℥viii
Chinae elect. ℥iii
Sassafras ℥ii
Santal. citrin. ʒiii
Rad. Cichorii ℥ii
Cinamom. acutiss. ℥i
Passul. major
minor
ana ℥iii.
Incisa & conquassata
D. ad chartam
S. Species zum Viertel Bier N.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER VI.

De quibusdam scriptis & operationibus medicis, medicamentorumque descriptionibus.

EPISTOLA I.

De scriptis Medicis D. Danielis Sennerti.

Viro Excellentissimo

DN. DANIELI SENNERTO,

Serenissimi Electoris Saxoniæ Archiatro & Medicinæ in Academia Wittebergensi Professori celeberrimo.

BALDASS. TIMÆUS V.G.

S. P. D.

QVanta, Vir Excellentissime, ex scriptis tuis in rem medicam dimanent commoda, equidem calamo non facilè expresserim: Loquuntur hoc institutionum libri, quibus nihil clarius; Febrium doctrina, quâ nihil accuratius; Chymicorum cum Aristotelicis consensus & dissensus, quo nihil acutius; testatur hoc omnis Medicorum non Germaniæ solùm, sed & Italiæ Galliæ & Hispaniæ chorus, & illi præcipuè, qui à tuâ manu & institutione ad summum scientiæ & honoris vestigium evecti etiam Regum & Principum audiunt Archiatri. Equidem ingenuè fateor & citra palpum, me in studio Medico per neminem Præceptorum, quos tamen solertes & doctos hinc inde nactus sum, plus profecisse, quàm tuâ, Vir Excellentissime, institutione

 tione

tione & ſcriptis, nihilqve magis nunc expeto, quam promiſſum nuper opus practicum, cujus editionem ut maturare velis, obnixè rogo & mecum omnes, quibus tua in medendo innotuit peritia & dexteritas. Si nondum ſub prælo eſt, aut diuturnior aliqua mora metuenda, quæſo deſcribatur meo ſumptu: Majus enim exinde lucrum ſpero, quam ab impenſa damnum. Vale, Vir Excellentiſſime, & laborum tuorum meſſem porrò mete, gloriamque nominis tui, quam conſecutus es magis magisque ad immortalitatem uſque extende. Dabantur Colbergæ Pomeranorum Kal. Julii Anno M. DC. XXIV.

VIRO

Excellentiſſimo & Clariſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Poliatro Colbernenſi.

DANIEL SENNERTUS, D.

S. P. D.

UTinam verò tantum in rem medicam ex laboribus meis commodi, uti ſcribis redundaret! Ita enim voti mei compotem me factum & optatum omnino laborũ meorum fructum me aſſecutum eſſe prædicare poſſem. Utut ſit, hoc verè affirmare poſſum, hunc ſcopum mihi ſemper propoſitum fuiſſe, ut prodeſſem plurimis.

Quod ſi non ſemper aſſequi licuit, illud me ſolatur: In rebus magnis, voluiſſe, etiam ſat eſſe: Et proinde à propoſito iſto, quam diu DEUS mihi vitam conceſſerit, non diſcedam.

Petitionem verò tuam, quod attinet, libenter quidem ei locum darem, modò poſſem: Verùm opus ſpiſſius eſt (ſunt enim ſex volumina) quam ut tam parvo tempore deſcribi poſſit; Neque operæ pretium puto, ut in deſcribendo eo vel ſumtus vel tempus locentur, cum jam ſecundam curam ei adhibeam & publicè iterum methodo, ut ſpero, meliore praxin prælegere inceperim, eaque & privata opera expoliam. Cujus operis quæ forma ſit futura, ex indice adjuncto cognoſces: Spero intra anni unius ſpacium, ſi DEus volet, liber primꝰ lucem adſpiciet.

Interim ex libro tertio caput de Scorbuto expolivi & auxi, qui tractatus jam ſub prælo eſt & intra paucos dies abſolvetur. Exemplar ejus primâ quavis occaſione tranſmittam. Interea bene vale, & me, quod facis, ama. Wittebergæ die XV. Auguſti ANNO M.DC.XXIV.

EPI-

EPISTOLA II.

De opere anotomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis.

Excellentissimo & Clarissimo

Dn. DANIELI BUCRETIO Philosophiæ & Medicinæ Doctori celeberrimo & p. t. in almâ Antenoreâ Consiliario Anatomico Amico ut Fratri.

BALDASS. TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

MEmoriam nominis tui, Doctissime BUCRETI, si nihil aliud, certè ingens illud, quod

--- inter minaces Adriæ paludes ---

sustinuimus periculum asservat. Nec temperare mihi possum â gemitu, quoties naufragii hujus tabulam albo insertam meo cum hac tuâ intueor epigraphe:

Dum pictam hanc oculis cernes TIMÆE tabellam,
Quæ non est animo fabula ficta meo.
BUCRETII *memor esto tui, memor esto pericli,*
Quod simul Hadriacus Pontus & aura dedit.
Nec, mihi crede, unquam, quamvis nos junxerit aura,
Quam dedimus feret, hinc pontus & aura fidem.

Fidem quam ut reciprocam constantemque tunc spopondi, sic ipso facto & opere eandem contestari non desinam, donec ipse desinam, DEUM interea precatus, aliquando proximiùs nos jungat & inter mutui amoris complexus consenescere sinat!

Reditum tuum in Germaniam plures boni expectant, & inter hos Clariss. Sennertus & Hoffmannus, quibus literas tuas in discessu meo Venetiis mihi creditas ipsemet exhibui, nec dubito quin responsum ab utroque jam obtinueris; Valde grata erant Sennerto, quæ de Turcarum Maslac consignaveras, adeo ut epistolam hanc tuam operi suo practico, quod nunc sub prælo est, cum honorificâ nominis tui mentione insertum reciperet.

Hoffmannus autem ulteriorem tuam in Italiâ moram ægrè ferebat, in hæc verba erumpens:

Videat, videat Dn. Bucretius ne hæc dulcedo Italiæ magnam aliquando pariat amaritudinem animæ. Optat nimirum bonus ille Senex, quemadmodum ex Collegâ ejus Dn. D. NOESLERO intellexi, ut ductâ in matrimonium filiâ in locum ejus aliquando succederes, interea ad Professionem mathematicam

maticum à Senatu Norimbergensi vocandus.

Tu, quid è re tuâ sit, optimè videris; Sortes nostræ in manu Domini.

Opus Anatomicum Spigelii quin ad umbilicum duxeris, non dubito, ac proinde exemplar ejus per Nobilissimum Dn. Antonium Manteufel, quem brevi ad nos rediturum audio, transmitti peto.

Incidi fortè cùm Lipsiæ nuper essem in Centuriam quintam observationum Cheirurgicarum Guilhelmi Fabritii noviter impressam, ubi operis hujus & tui observatione secundâ fit mentio, sed minus ex re & meritô; Verba authoris hæc sunt: Scriptum mihi fuit non ita pridem Patavio, Wratislaviensem quendam Bucretium Doctorem Medicum Dn. Doct. Spigelii p. m. scripta anatomica & Cheirurgica in lucem missurum. Sed utinam id ante obitum D. Spigelii factum fuisset; Raro enim scripta posthuma mentem authoris assequuntur; & paulo post; de istis ineptiis legatur tractatus meus de gangræna &c. &c. vide quam præcipitent judicio etiam magni viri.

Audio Te Mediolani fuisse apud Septalium eumque perspectis tabulis, quæ operâ tuâ accesserunt earumque explicationibus non tantum conatûs tuos approbasse, sed & editionis maturationem suasisse, quod & Sanctorium, Sylvaticum, Caimum, Prævotium, aliosque insignes in arte Viros fecisse, memini, quorum authoritas facilè tibi sufficiet; Et quis omnibus placere potest?

Chymica quæ desideras à Dn. D. Veslingio petes, cui describenda communicavi.

Pulvis ☉lis sic componitur:

℞. ⊖lis usti ℥ij ⊕li calcinat ℥i. Farinæ laterum ℥iiij.
M. c. urina pueri q. s.

F. Massa, quæ exsiccetur & grosso modo pulveretur. Cum hoc pulvere cœmentetur ☉ ungaric. optim. per H. IX. primò quidem Δ lento, postea fortiori, ita tamen, ut ☉ fluat: Postea exime ☉ & ablue, deinde ℞ ☉ ita purificati ℥ij ⊖lis marini purificati ℥ß.

Inde in vitrum, affunde de spiritu balsamico optimè rectificato ℥iiij. Stent per aliquot horas in calore leni usque dum totum ☉ solutum sit; Solutionem inde in vitrum capax: instilla pedetentim liquorem ♀ri per deliquium ex sale ♀ri in cellâ factum, donec nullum fervorem amplius senseris; Postea adde adhuc liquoris ♀ri purissimi ℥iiij. Misce diligenter. Post dies septem effunde menstruum & pulverem nigrum in fundo residentem aliquoties cum aquâ pu-

ra

ra calida ad consumtionem omnis salsedinis edulcora & in tabulâ vitreâ exsicca. Arcanum contra vermes hoc est: ℞. 🜔li ♀ris q. v. affunde phlegma 🜔li ad eminentiam duorum vel trium digitorum ol. 🜔li parum. Stent in digestione per dies tres postea filtrentur & cum ol. ♀ri præcipitentur flores cærulei aquâ dulci optimè diligenterque edulcorandi. Usum & dosin nosti.

Descriptionem auri potabilis & tincturæ ☾æ proximè transmittam. Interea ut felicissimè valeas, devotè precor. Scribo Colbergæ d. XX. Maij Anno M. DC. XXVII.

EPISTOLA III.

De studio Medico & peregrinationibus rectè instituendis.

Ad

JOHANNEM EDVVARDUM TIMÆUM V.G. *Filium S.*

GRöningam, dilecte Fili, feliciter te appulisse, ibidemq; Clarissimis Dnn. Professoribus, imprimis excellentissimo Dn. D. Deusingio innotuisse, gratum equidem est non minùs ac excursus ad Musas Franequerenses; Verùm an pedem tam subitò ex Frisiâ movere & Lugdunum concedere rebus studiisque tuis conveniens sit, non parum ambigo, quamvis decernere satis nequeam locorum & statûs Academici ignarus, deliberabo tamen cum aliis & brevi, modò ipse rationes propositi tui maturè detexeris, mentem meam tibi aperiam. Interea quædam de vitâ, studiis & peregrinatione tuâ rectè instituendis, quantum inter occupationes, quibus, ut nosti, domi forisque subindè premor, licuit, consignavi, certâ spe fretus, Te monitis paternis debitâ obsequentiâ pariturum nihilque prius habiturum, quàm ut:

1. DEUM ante & super omnia timeas, memor symbolici anagrāmatis Avi tui Paterni: ANTE OMNIA JESUS. Pietatem colas fundamentum omnium virtutum & felicitatis, quæ utilis ad omnia promissionem habet hujus & futuræ vitæ. Manè surgens, vesperi decumbens precibus devota mente conceptis DEO Te commendes omniumque operum & actionum tuarum successum ab ipso petas, inauspicatum ratus, quicquid sine DEO, cujus arbitrio & Providentiâ minima perinde ac summa reguntur, tentaveris. Diebus Domini & festis nihil profani, nihil ludicri, quod multis familiare est, tractes, sed cultui sacro totum te mancipes, auscultationi verbi divini vel bibliorum aliorumque authorum sacrorum lectioni deditus: Grave

quippe est tonantis Jehovæ monitum: Memento ut diem Sabbathi sanctifices; & honorantes DEUM ipse vicissim honorabit.

2. Studia tua diligenter & methodicè tractes, ita quidem ut

1. Linguarum cognitionem Latinæ, Græcæ, Gallicæ & Italicæ non superficiariam, sed exactam & perfectam tibi compares.

2. Logices studium strenuè urgeas, præcepta & Canones Logicos fideliter memoriæ imprimas & ante omnia praxin sive, usum Logices per tractationem thematum & exercitia disputatoria familiarem tibi reddas. In tractandis thematib9 ducem habebis Keckermannum; In disputando filum Ariadnæum Petri Laurenbergii, in quo ratio promptè & artificiosè disputandi traditur. In utroque optimus magister usus erit.

3. Ex disciplinis mathematicis Astrologiam & Opticam eligas, imprimis verò illam partem, quæ vim astrorum in morborum generatione & mutatione monstrat, ut & doctrinam genethliacam: Est enim hoc studium Medico utilissimum, nec adeò difficile, sed jucundissimũ:

Felices animæ, quibus hæc cognoscere primis
Inq; domos superas scandere cura fuit.
Credibile est illos pariter vitiisq; jocisq;
Altiꝰ humanis exseruisse caput
Non venus, & vinum juvenilia corpora fregit
Officiumq; fori militiaq; labor. &c.
Admovere oculis distantia sydera nostris
Ætheraq; ingenio supposuere suo.

4. Rerum naturalium scientiam quæ in physicis continetur, commendatissimam tibi habeas, definitiones & axiomata physica memoriæ infigas, obscura, quorum plurima occurrunt, plana & perspicua tibi reddas, rariora diligenter observes & opiniones Præceptorum tuorum vel aliorum Doctorum, quos adire licebit, curiosè inquiras & accuratè annotes. Imprimis vero Anthropologiam sive doctrinam de corpore humano omnibusque ejus partibus & partium usu notissimam tibi facies, partim anatomicorum libros, Vesalii, Spigelii, Laurentii, Bauhini, Veslingii &c. legendo, partim & maximè quidem exercitia anatomica, quotiescunq; se offerent, tractando. Corporis enim humani cognitionem rectissimè ex αὐτοψίᾳ hauries non minꝰ ac plantarum, in quarum notitiam ut pervenias, suadeo Herbarium Horstianum Tibi compares & secũdum ejus ductum usitatiores herbas singulis mensibus botanico aliquo monstrante colligas, studiosè asserves viresq; earum scruteris penitiꝰ. Metallorum verò & mineralium nõ minus ac gemmarum & lapidum aliarumq; materiarum cognitionẽ ab Aromatariis sive materialistis, præparationem à pharmacopæis tam

tam Chymicis quã vulgaribꝰ petes, facem prælucente Schrödero in Pharmacopœa Medico-Chymica.

5. Artis Medicæ peritiam omni diligentiâ acquirere allabores legendo primùm epitomen Institutionum Sennerti; deinde institutiones ipsas; Hinc Ideam universæ Medicinæ practicæ Jonstonii; Postea Medicinam Practicam Sennerti & opera Medica Francisci Joëlis non neglectis antiquorum scriptis, Galeni imprimis & Hippocratis. Sunt quidem plures & veterum & recentiorum libri Medico evolvendi, ut Avicennas, Mesue, Rhases, Vascus de Taranta, Matthæus de Gradibus, Nicolaus Florentinns, Johannes Baptista Montanus, Manardus, Vallesius, Sylvaticus, Valleriola, Trincavellius, Erastus, Fallopius, Mercurialis, Amatus Lusitanus, Vidus Vidius, Horatius Augenius, Riolanus, Capivaccius, Massarias, Jacchinus, Hollerius, Rondeletiꝰ, Frãbessarius, Donatus ab alto Mari, Hercules Saxonia, Fernelius, Forestus, Rodericus a Castro, Ferranus, Rudius, Montuus, Septalius, Salius, Fracastoriꝰ, Codronchꝰ, Sanctoriꝰ, Crato, Platerus, Solenander, Heurnius, Scheukius, Horstius, Zacutus Lusitanus, Guilielmus Fabritius & alii; Sed nolo lectionum varietate, quâ animus quasi dissipatur, te obruas & vagâ aut interruptâ lectione ab hoc scriptore in aliũ, ab isto argumento in illud desilias & tempus tuum, imò teipsum fallas cùm omnes & omnium libros perlegere multis annorũ curriculis vix liceat. Poteris tamen horum aliquos paulatim evolvere, & quicquid notatu dignum autrarum occurrit in locos communes referre, quorum libros quinque concinnabis: Primus contineat titulos physiologicos & Anatomicos, secundus morborum & symptomatum differentias & causas generales, signa item & quæ huc pertinent. Tertius morbos particulares. Quartus animalia, plantas, mineralia & alias materias medicas. Quintus medicamentorum præparationes & compositiones, compositorumq; titulos comprehendat; Et hæc omnia secundùm ordinem literarum disponantur, ne peculiari indice opus sit. Initiò labor hic multum quidem habet tædii, progressu autẽ temporis, ubi sẽsim crevit thesaurꝰ iste, plurimũ & voluptatis & utilitatis. Nec est cur integros textꝰ transscribas; sufficiet interdum saltẽ authorũ loca in quibꝰ notatu digna reperiuntur annotare, ut quovis tempore reperire possis, animo forte quod excidit. Inter legendum si quæ occurrunt difficilia & intellectui parum obvia, ea repete & ad rationis lancem expende; Quod si ne sic quidem sensũ assequi vales, alios consule, quære & eorum interpretamenta responsionesque diligenter annota. Quod memoriæ mandare cupis id

crebriùs lectitetur vespertinis præsertim horis, & si opportunitas fert, sub ipsum somni tempus. Mens enim facilius tunc arripit firmiùsq; inductâ quiete retinet.

3. Peregrinationem tuam rectè instituas; Quod fiet divino favente Numine non nudâ variarum gentium urbium & locorum spectione, quæ quidem per se obvia & amœna est, sed variâ prudentiæ ac scientiæ acquisitione morumque perfectione. Prudentiam varia gentium instituta, civitatum formæ, leges, ritus & id genus aliæ ingerent. Scientiam Viri docti, in quorum usum omni arte irrependum, augebunt, præcipuè, si Medicis celebrioribus Te insinues, eorundem praxin observes, pharmacopolia adeas & quæ selectiora ad quosvis morbos in usu sunt remedia, inquiras diligenterque annotes.

Mores denique & Conversatio cum bonis & politioribus, modestiâ imprimis & comitate præditis perficiet, modò hæc omnia non ad sensum tantùm & adspectum, sed ad mentem & usum referas.

Cæterùm ut in evitandis, seu terrâ, seu mari periculosis itineribus cautus sis & valetudinis tuæ servatâ victûs temperantiâ rationem habeas, comessationes, pocula, Venerem, sodales pravos, aleam & quicquid horum est, quod â virtutis tramite ad avia quæque deducit, studiosè devites, ætatis tuæ florem rectè colloces omnique tempore & loco id agas, ut fructus tuæ peregrinationis sumptibus & molestiis, quæ sustinendæ sunt, respondeat, paternè moneo.

DEUS, in cujus manu sortes nostræ, gressûs tuos dirigat, conatibus benedicat & decursâ feliciter peregrinationis tuæ studiorumque periodo, salvum, incolumem doctùmque Te nobis reddat! id quod publicis privatisque votis ardenter contendimus. Colbergæ d. XIV. Julij. Anno M. DC. XLVIIII.

Tuus Parens

Baldassar Timæus V. G.

EPISTOLA IV.

Gratulatoria de reditu ex Italiâ.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO, Von Güldenslee.
JONAS STAUDIUS
Ecclesiastes Caminensis.

S. P. D.

NObilissime & Excellentissime Vir, Fautor plurimum colen-

Inde, ut toto V. Excell. itineris in Italiam tempore nihil mihi exoptatius felici ejusdem reditu, quem precibus non solùm privatis, sed & publicis promovere & maturare studui; Ita quid mihi gratius contingere posset, quàm V. Excell. salvum reditum, sanitatem integram, felicemque omnium rerum successum, non ab aliis solùm, qui (sæpe incerta pro certis) sed ex propriâ C. V. Exc. relatione (quando ex ore non licet) cognoscere? Tardior sum inter gratulantes hac epistolâ, seu indicio gratulationis, non reipsâ, ut qui universæ meæ ecclesiæ testimonium allegare possem, me pro V. Excell. salvo reditu publicè sacra fecisse Deoque cùm meis tû aliorum excitatis votis litasse.

Præterea consultius mihi visum aliis locum cedere; Qui lusus ut inter amantes solet esse gratissimus; Ita V. Clar. Excell. mihi nimium adamatæ ne displiceat, precor; Cui hoc spicilegii tempore omnia ab Amicis oblata vota in fasciculum â me nunc iterum collecta offero eaque â Deo ter opt. Max. ipso effectu & salutari profectu porrò obsignari & perennari peto. Ut cum C. V. Excell. iter facientę sæpius ambulavi & præsens fui spiritu; Ita gestit nunc multò magis animus Clar. V. Exc. non solùm interiùs in mente, multarum Italicarum rerum & inventionum; sed & exteriùs pulchrè exornatam videre ipsiusque intuitu mentem oculosque pascere.

Verùm ô invida fata! Nec tamen his cedit animus meus, Amor meus literis hisce hanc sibi illatam injuriam vindicare & nihilominus in V. Exc. conspectum & benevolentiam se illatebrare cupit. Vtinam dextro tempore! ne audiam illud: Amici fures temporis. Sed jacta est alea. Non enim spes tantùm me fovet, Cl. V. Exc. hoc sui studium benignissimè & humanissimè exceptùrum, sed quod hominibus accidere solet, ut quæ vigilantes maximè cupiunt, eadem dormientes somnient, idem mihi. Somnio me videre, accipere & instar Promethei mutuari â Cl. V. Exc. stricturam saltem aliquam non omnium rerum Italicarum in medicinâ, mathesi, musicâ; stricturam autem tantùm, micas tantùm illarum rerum peto, præsertim cũ hac occasione per consulem nostrum, Amicum meum summum salvæ & commodissimè huc perferri possint. Interim si per occupationes temporumque injuriam & hoc mihi fata negarint, animum propensum & benevolum tamen, â Cl. Exc. V. omnibus Persarum thesauris mihi gratiorem conservari peto.

Valetudinis meæ præ nimio gaudio hactenus oblitus eam nunc in ultimum locum rejicio; Pro cujus

mediocri statu & conservatione est quod Deo gratias agam. Admodum tamen murmurat lien fere biennio mole vitiosorum humorum non levatus; Natura desueta medicamenta eadem horret, ut visum mihi sit V. Clariss. Excell. consilio ad radicem gialap. confugere, cui si specificum quiddam spleneticum addi, vel quicquid aliud magis è re mea futurum V. Excell. videatur, benevolentissimè mihi in omnem eventum & necessitatem communicari rogo Observantiæ Cl. V. Exc. testandæ multum restaret, quia autem chartæ nihil Cl. Exc. V. hisce

Longum - Vale- dixit Jönas Staudig.
Camini d. XXIX. Julii.
Anno M. DC XXVII.

Reverendo & Doctiss.

DN. JONÆ STAUDIO
Theologo & Philologo
eximio.
BALDASS. TIMÆUS. V. G.

S. P. D.

GRatulatorias tuas, Reverende Vir, Amice suavissime, de reditu meo ex Italiâ cum delectatione legi plenas ingenui candoris & facetiarum, & quod præcipuum est, pietatis, qua mei etiam stans ad altare Domini tam bene meministi. Veneror hunc affectum meritò & amorem ac officia reciproca quovis loco & tempore vicissim contestanda spondeo DEum veneratus, ut & Te tuosque omnigenâ felicitate cumulet & ad suavioris vitæ fruentiam diutissimè servet! Cæterùm quod nova Italorum in Medicinâ, Mathesi & Musicâ inventa attinet, pauca mihi quidem videre contigit: Ut ut enim ingeniosa sit hæc gens, magnâ tamen, præsertim erga exteros æstuat invidiâ. Instrumenta quidem sua medica seu Cheirurgica non minus ac mathematica Venetiis monstravit Sanctorius, sed monstravit non communicavit præter illa quorum in commentariis suis super primam Fen. lib. 1. Canonis Avicennæ meminit; Elegans inter hæc est pulsilogium, quo frequentiam & raritatem pulsus dignoscimus, & illud, quo aquas hydropicorum per umbilicum educere possumus. Ex re Pharmaceuticâ attuli lignum & lapidem nephriticum, Confectionem Orvietanam veram, sal viperarum, Theriacam, Succoladam Indorum, Radices contra-jervæ & semina quædam exotica tecum brevi communicanda. In Musicis fateor me suavissimos & Angelicos sæpè audivisse concentus, sed adeò subtiles & volatiles ut nec tendiculis nec tragula capi nec fiscellis includi, multo minus, ignosce joco, per summa alpium in has oras transferri potuerint. Hærent tamen quorundam epiphonemata in mente coram tecum communicanda: Artem autem ipsam à Cantoribus & cytharœdis petere

petere operosum videbatur & inter Hygéæ sacra occupato minus opportunum.

Valetudini tuæ præsens consulam brevi, DEO volente, ad vos excursurus; Nunc ad Orgia Dionæa vocatus abrumpere cogor. Scribo Colbergæ die VI. Septemb. Anno M. DC. XXVIJ.

EPISTOLA V.

De tribulo aquatico

Ad Nobilissimum.

DN. COSMUM à SIMMERN. Sacræ Cæsareæ Majest. Aulicum.

WOl-Edler Vester / Insonders hochgeehrter Herr Schwager und Gefatter; Es ist bey den Alten gebräuchlich gewesen/ wie man beym Plutarcho lieset/ daß wenn etwa in conviviis von einer und der andern Sachen discurriret wordē/ welche zu wissen nützlich und an zu hören lustig und angenehm/ man des andern Tages solchen discurs entweder mündlich oder schrifftlichen continuiret uñ bey nüchterer Seelen ausführlicher davon gehandelt / als sonsten beym Trunck/ da einer den andern mit einreden/ zu trincken/ fragen uñ dergleichen leichtlich in guten discursen zu intertumpiren pfleget/ hat geschehen können: solches haben auch noch zu unser Zeit in Observanz gehabt Antonius Guevarra, Crato, Lipsius, Baudius und andere vornehme gelehrte Leuthe / wie in dero Sendeschreiben zu sehen. Weil ich mich dañ erinnere/ daß im gestrigen Convivio da unter andern Früchten auch Wassernüsse vorgetragen wordē/ die Herren Gäste von mir zu wissen begehrten/ was eigentlich der Wassernüsse ihre Nutzbarkeit oder Schädligkeit seyn möchte; Ich aber davon ausführlich zu reden verhindert wurde; Als habe ich mir vorgenommen/ solche quæstion schrifftlich zu beantworten und kürtzlich zu berühren / was vornemlich dieser Frucht Eigenschafft/ Nutz und Schädligkeit sey; daß ich aber dieses eben an den Herrn Schwager schreibe / geschicht darumb/ weil ihm mehr nötig und nützlich ist solches zu wissen als den andern: Denn diese Frucht ist ein gut Mittel vor den Stein. Nun ist meines erachtens niemand unter den andern/ der mit dieser schmertzhafftē Kranckheit geplaget / als eben der Herr: So möchte es auch wol dem Herrn Schwager angenehmer seyn zu lesen/ als den andern: den diese in ihren Ampts und Nahrungs-Geschäfftē vertieffet/ achten solcher discursen wenig oder haben nicht Zeit selbige zu vernehmen; Der Herr aber so weit glückseliger/ als sie suchet bey seinen ruhigen Tagen Ergetzligkeit nicht im Weinfasse / wie Nero, welcher deßfalß Mero

genand

genant worden; Nicht in Venerischer Lust/wie Caracalla, nicht in andern liederlichen Sachen/ wie Arsacius der Bactren König / der seine Lust hatte im Netzstricken / nicht wie Artabanus, welcher Mäusefallen machte; Nicht wie Bianthus König in Lybiâ der Frösche fing / und Domitianus der die Fliegen tod stach: Sondern erlustiget sich in schönen nutzbahren Büchern und Schrifften vornehmer Leuthe / als der es mit dem Cicerone davor hält/ quòd ocium sine literis mors sit, & vivi hominis sepultura. Vnd ob schon der H. Schwager seine Lust vornemlich in studio historico übet/ so wird er doch verhoffentlich mehr Ergetzligkeit haben zu vernehmen / wie ein schönes Kräutlein auch aus der Tieffe des Wassers herführ grüne/ seine Blätter oben außbreite / und unter dem Wasser eine wunderliche / spitzige/ doch nützliche Frucht trage/ als etwa vom blutigen Kriegen und Verheerung gantzer Königreich Fürstenthumer/ schöner Städte und Länder zu lesen.

Was nun erst den Nahmen der Wassernüsse betreffen thut/ werden dieselben auch Weiher Nüsse/ Seenüsse und Wasser-Castanien genennet/ weil sie den Nüssen und Castanien im Ansehen und Schmack nicht ungleich/ uñ in Wassergraben/ Fisch-Weihern und Seen wachsen. Etliche nennen sie auch Stachelnüsse/ weil sie stachlicht und spitzig seyn. In Griechischer Sprache nennet man sie τρίβολος ταυρόκερας, βυκέφαλος, Lateinisch tribulus aquaticus. Italiänisch tribolo, triolo, Frantzösisch Chassetrape, Hispanisch Elabrojo yerva espinosa. Weil aber der Herr zweiffelt/ ob auch die alten Medici, als Galenus und andere dieser Frucht Wissenschafft gehabt / als gebe ich dem Herrn zur Antwort / daß nicht allein Galenus, sondern auch Avicenna, Dioscorides, der alte Theophrastus, Serapion, Plinius und andere viele mehr die Natur und Eigenschafft dieser Frucht gar accuratè beschrieben / wie in deroselben Scriptis hin und wieder zu lesen. Ja es wird auch der Wassernüsse gedacht bey etlichen Vhralten Poeten / als bey dem Virgilio, Martiali, Ovidio, und andern / und sind hie von des Baptistæ Fieræ Verßlein lustig zu lesen:

Tribule in undosis si nate paludibus alges,
Cur tamen iratæ cornua frontis habes?
Secretas tutamur opes: sub cortice dulcis
Escalatet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore,
Me maris & cœli provida cura fovet.

Lat-

Languentes vereor fauces, nec mandere lumbus.
Discupit, urina huic cum nocuitq; lapis.
Ex me mica juvat, gravidas sed contrahit alvos.
Me miserum, mortis dos mea causa mihi.

Es wachsē diese Wassernüsse nicht allenthalben/sondern nur in etlichen Wassern/Seen uñ Fischteichen; Ihre Blätter sind ziemlich breit/ scheibicht und dicke/ haben viel Adern/ sind auff dem Rücken mit Flecken besprenget und an dem Umbkreiß ein wenig zerkerbet/ hangen an langen und dicken Stielen/ so aus einer langen Wurtzel/ welche gar rauch und harig ist/ entspringen. Die Frucht ist auswendig schwartz ohngefehr so groß wie eine Castanien/ hat gemeiniglich drey Spitzen/die eusserste Rinde ist ziemlich hart / das Marck inwendig weiß und am Geschmack einer Castanien nicht ungleich/ wie solches weitläufftig beschreibet Dioscorides lib 4. cap. 16.

Die Natur oder Eigenschafft der Wassernüsse anreichend/ sind dieselben mehrentheils aus einer feuchten und etlicher maßen trucknen essenz welche beyderseits ein wenig kalter Arth sind/ vermischet. Theophr. lib. 4. Dioscorid. citato loco, sie haben folgende Nutzbarkeiten / als:

1. Das weisse Marck genossen/ befordert die Urin und treibet den Sand und Nieren-Stein. Galenus lib. 8. de simpl. med. facult. Fructus tribuli lapides in renibus comminuit.

Plinius lib. 22. cap. 10. Tribulus potus calculos frangit. Dioscorid. lib. 4. cap. 14. Semen, hoc est, medulla tribuli, dum recens bibitur, calculosis juvamentum adfert. Alfonsus Marescottus lib. de simpl. medicam.

Pulvis tribuli in vino potus ad urinam sanguinolentam & arenosam pellendam valet. Matthiolus, das Marck von den Wassernüssen in starckem weißen Wein getruncken ist gut vor den Stein.

2. Der Safft aus den Blättern gepresset ist gut vor hitzige Augenflüsse und Geschwüre / als auch sonsten wider andere inflammationes und hitzige Geschwulsten/ so man nur die Blätter aufflegét.

Dioscorid. citato loco: Succus tribuli nobilibus collyriis miscetur. Plinius. Succus ex tribulis colligitur ad oculorum medicinas: Est enim refrigerantis naturæ & ideo utilis ad inflammationem collectionesque.

3. Mit Honig-Wasser gekocht und damit gegurgelt/ heilen sie fein und saubern allerley Mund und Halß-Geschwüre/ deßgleichen das Zahnfleisch und die Schwämme der Kinder. Dioscorid. cit. loco. Tribulus gingivis & faucibus opitulatur, melle addito aphtas, id est, oris

putredines tollit. Plinius: Ulcera per se erumpentia & præcipuè in ore cũ melle tribul9 sanat, itẽ tonsillas.

4. Das Marck der Wassernüsse dienet auch für den Durchlauff oder Bauchfluß/ so man dessen ein gut Theil zuvor auff einem gelindẽ Kohlfeur geröstet auffisset oder pulverisiret in Muscaten Wasser oder anderm appropriato liquore gebrauchet. Virtus enim tribuli est stiptica. Dioscor. cit. loco & Plinius: Nucleus tribuli ventrẽ contrahit lib. 22. c. 10.

5. Die Wassernüsse sind auch gut vor das Gifft/ und Biß der Schlangen/ so man das Marck in einen guten starcken Wein inwendig gebrauchet und die Bletter auswendig aufflegt: Dioscorid. Tribulus bibitus & impositus morsibus venenatis occurrit. Idem: Tribulus convenit morsibus Tyri.

6. Man kan auch in Zeit der Noth von dem Marck der Wassernüsse/ Mehl machen und Brod backen/ eben als von den Castanien. Dieses habẽ die Thracier/ so an dem Flusse Strymon wohnen/ offt practiciret/ deñ als sie die Menge dieses Gewächses alda vernommen / haben sie das grüne Kraut oder Blätter vor ihre Pferde zum Futter gebrauchet und aus dem süssen Marck vor ihre selbst eigene Speise Brod gebacken: Plinius cit. loc. Dioscor. lib. 4. cap. 16. Thraces ex semine tribuli faciunt panem. Nam ipsum est dulce & nutrit & magnum augmentum facit in spermate. Joan. Bruyerinus de re cibaria lib. 8. cap. 86.

7. So man das Kraut in Wasser kochet und die Kañer damit bespreñget/ müssen alle Flöhe davon sterbẽ/ daher schreibet Dioscorid. Elixatura tribuli pulices enecat. loco allegato.

Dieses ist nun vornemlich der Wassernüsse Nutzbarkeit / nun ist auch zu merckẽ ihre Schädligkeit/ welche mehrentheils darinnen bestehet / daß sie den Leib verstopffen uñ viel flat, oder Blähungen verursachẽ. Dieses aber kan man verhüten/ so man zuvor sie in Saltzlacke kochen lässet uñ hernach mit Zucker oder ein wenig Pfeffer vermischet essen thut.

Dieses habe ich in wehrender beschwerlicher blocquirung der Stadt Colberg bey müssiger uñ langwierigen Abends uñ Winterszeit concipiren wollen/ damit ich etwas zuschreibẽ und der Herr zu lesen hätte. Da nun etwas mit untergelauffen / so dem Herrn zu wissen nützlich oder zu lesen añehmlich/ hätt ich mich dessen zu erfreuen/ wo nicht so habe ich dennoch die Frage beantwortet uñ mir selbst einen langen Abend kurtz gemachet.

EPISTOLA V.
De Auro potabili.

VIRO Nobiliss. & Excellentiss.
DN. BALDASS. TIMÆO V. G.
AUGUSTUS HAUPTMAN,
S. P. D.

NOn immemor singularis tuæ in-

in me benevolentiæ quam abundè satis cùm alibi, tum præcipuè ad Soterios Hornhusiæ fontes mihi cō-testatus es, sæpiusculè mecum deliberavi, quomodo aliquali saltem si non debito gratitudinis signo observantiam & studia mea officiorū-que promptitudinē Excell. tuæ declararem. Occasionem autem aliam hucusque non inveni præter hanc ipsam, quæ controversiam de auro potabili inter me & Dethardingum hactenꝰ agitatam, denuo reassumendam, refutandam & refutationem genuinis Chymiæ cultoribus dedicandam eorumque judiciis accuratioribus & censuræ submittendam monuit. Inter hos cùm Te, Vir Excellentissime præcipuum agnoscam, placuit scriptum hoc meum, quod serium ob causas in ipso opusculo detectas appellare visum est, Nobilissimo nomini tuo inscribere, firmâ spe fretus, vel propter materiæ excellentiam non ingratū fore munusculum per se quidem levidense & chartaceum. Quod si & tua quâ polles authoritate & judicio controversiam hanc dirimendam censes, equidem non repugnabo, modò errorem agnoscat adversarius. Vale, Vir Excellentissime, & tui amantē redama Hauptmannum. Dab. Lipsiæ d. XVIII. Januar. Anno M. DC. XLIX.

Viro Clariss. & Doctissimo

D. AVGVSTO HAVPTMANNO Chymiatro experientissimo.

BALDASS: TIMÆUS V. G.

S. P. D.

QVod seriùs & quasi post liminiò tuis respondeam, Vir Clarissime, non oblivione pactæ inter nos ad Hornhusiæ fontes amicitiæ, sed spe potiùs mutui congressûs & alloquii factum est, dū ad thermas Carolinas cum Illustri quodam viro excurrere proposueram. Sic enim & Lipsiā vestrā & Te, Amice desideratissime, salutādi fuisset occasio.

Nunc abrupto per impedimenta quædam hoc itinere, quod coràm fieri nequit calamo expediendum duxi, gratus imprimis pro libelli tui doctissimi nuncupatione nomini nostro sacrâ, ex qua quidē ut haud obscura tuæ erga me seu observantiæ seu amoris elucent indicia, sic reciproci affectûs constantiam officiorumque quovis loco & tempore præstandorum promptitudinem sanctè spondeo. Quantum verò ad litigium, quod tibi cum Dethardingo intercedit, attinet, doleo tàm prolixè & acriter de controversiâ, quam vel unius aut alterius diei labor examinato scilicet diligenter processu & modo, quo aurum solvi & potabile reddi posse tradit Agricola, dirimere potuisset, hactenus dimicatum esse, nec finem contentionis adhuc apparere exacerbatis nimiū ab utraq; parte animis. Monui nuperrimè cùm Sedini essem & novi quid in hanc rem sub prælo versari intelligerem, Dn.

Dethardingum, ne Camerinā hanc ulteriùs moveret, imprimis ut honori aliorū parceret & sine morsu rē ipsam, si aliter fieri nō posset, tractaret, nec refractariū deprehendi.

Nunc cùm & Te, pacis & concordiæ alioquin amantissimum, arbitrio nostro submittere percipiam, non dubito quin componi negotium hoc poterit, in quo quidem operam & fidem meam tibi polliceor, teque, Amice suavissime, ex voto valere jubeo, Dab. Colbergæ Kalendis Martii An. M DC, XLIX.

EPISTOLA VII.

De raris quibusdam in sectione Cadaveris Illustrissimæ Comitissæ de Hodiz &c. observatis.

Hochwolgebohrner Herr Graff/ Gnädiger Herr/ demnach E. Gräffl. Gn. von Jüngst gehaltener exenteration und balsamirung Ihrer wolselig verstorbenen hertzlieben Gemahlin einige ausführliche Nachricht zu haben begehren: Als habe ich meiner Schuldigkeit nach folgendes hiemit zu Papier bringen und E. Gräffl. Gnaden übersenden wollen.

I.

An den eusserlichen Gliedern habe ich gantz keinen Mangel befunden/ ausser das eine merckliche atrophia & tabes omnium partium zu spüren war/ sonderlich an den partibus musculosis.

II.

Nach Eröffnung des Leibes fand ich das omentum und die Gedärme gantz gelb und ab humore bilioso starck tingiret.

III.

Der Ventriculus & intestina warn von vielen flatibus und Winden sehr distendiret und aufgeblasen und mit einem gelben Sero erfüllet eben dergestalt/ wie dasjenige war / welches Ihr Gräffl. Gn. des Tages vor ihrem sel. Abschied zu mehrmahlen von sich gebrochen.

IV.

Das mesenterium war voll harter grosser und schwartzer Knoten/ derer etliche grösser als eine Walnuß anzu sehen: in Eröffnung derselben/ floß ein gelbes Serum daraus/ etliche gaben eine schwartzlechte Feuchtigkeit von sich.

V.

Hierauf besahe ich die Leber/ welche gar schön uñ gut von Farben/ doch in parte concava mehr als gewöhnlich bile suffundiret. Die Substantia huj9 visceris war an ihr selbst laxa & mollis fand auch nicht in dē vasis einige Verstopffungen oder verhaltene materie; die vesica biliaria & canalis sive ductus biliarius warē intensē flavi aber dennoch fast ledig und in einander gefallen.

VI.

Hergegen war der Miltzen viel grösser als er von Natur seyn solte / hoch uñ dicke von vielen Farben/ gelb/ grün/ schwartz und harte/ in sectione floß ein humor melancholicus heraus welcher einen starcken stinckendē sauren Geruch hatte.

VII. Die

VII.

Die Nieren warē überaus groß; in dextro befand sich ein langer Stein welcher mit einem Ende in rene mit dem andern in uretere steckete auch waren die ureteres gantz voll kleiner Steine wie Senffkörner groß. In sinistro rene war auch ein Stein etwa als eine Haselnuß groß; Sonstē hatten die Nieren eine unnatürliche schwartzbleiche Farbe.

VIII.

Die Blase war sehr klein uñ fast nicht grösser als eine Indianische Nuß mit gar wenigem und stinckendem Wasser.

IX.

Die ureteres waren auch klein uñ sehr hart an Farben schwartzbleich: Die Cavitas mit wässerigem Bluth erfüllet. Die vasa uteri gar klein uñ in einander gesuncken.

X.

In medio ventre befand sich die Lunge gantz ungestalt faul und mehrentheils consumiret und waren alleine die extremitates an den hintern lobis annoch unverletzt. Dannenhero die Lunge ihre actiones nicht mehr verrichten und weder die Lufft ad cordis ventilationem an sich ziehen/ noch die fuligines expelliren können/ welches dann nicht die geringste Ursache des Todes gewesein.

XI.

Das Hertz war sehr klein uñ gleichsam verwelcket flaccidum & tabidū: Sonsten war in dessen vasis & cavitatibus nichts unnatürliches zu finden.

XII.

Der Halß und Zunge waren gar dürre/trucken schwartz angelauffen und zerkerbet.

XIII.

In supremo ventre als im Haupt/ waren so wol die partes continentes als contentæ alle natürlich constituiret gesund und gut/also daß unnötig hiervon particulariter einigen Bericht zu geben.

Und dieses ist es was ich in sectione vornehmlich habe observiren können. Die Ursachen des Todes hat man hieraus leichtlich abzunehmen: Weil auch hiervon E. Gräffl. Gn. bald nach Eröffnung des Cörpers sattsam Bericht gethan / achte ich solches allhier zu wiederholen vor unnötig / wünsche allein / der grundgütige Gott wolle dem verblichenen Cörper eine sanffte Ruhe und am Tage des Gerichts eine fröliche Vereinigung mit der Seelen / uns sämptlich/wenn es seinem Göttlichen Willen gefällig eine selige Nachfahrt verleihen und immittelst E. Gräffl. Gn. mit dem Geist des Trostes und der Gedult auffrichten und vor allen andern Traur- und Unglücks-Fällen zu langen Zeiten in Gnaden bewahren wolle. 2c.

EPISTOLA VIII.

De cadavere exenterato.

Viri Magnifici & Nobiliss.
DN. C. A. B.

Literas tuas Generose & Nobilissime Vir, quibus singularum partium in defuncti C. A. B. cadavere nuper exenterato, constitutionem scire desideras, rectè accepi, & ut verum fatear, non sine condolentis animi adfectu legi, miseram mortalium conditionem detestat9, quos improvisa Fati vis rapit, quando libet. Verè olim Augustinus: Vita nostra heic est quasi homo in domo aliena nesciens, quâ horâ Patronus dicat; Vade foras, quia non est domus tua. Et nescio quis veterum iniquitatem Fatorum accusat, quod optimum quemque inter nos diurnare nō sinant; quanquam: ut Senecæ placet, dolendus non est, nec gravi urgendus nece, Virtute quicunque fatis iter præripuit. Et quid attinet, ut Valerius Maximus habet, humano dolori indulgere aut divino Numini invidiam fieri, quod immortalitatem suam nobiscum partiri noluerit; Æterna lex à principio dicta omni huic mundo, nasci, denasci, oriri, aboriri, nec quicquam stabile & firmum Arbiter ille rerū voluit præter seipsum. Positū est homini semel mori; quapropter feramus hanc necessitatē, & spe melioris vitæ dulcoremus istam amaritudinem; Veniet iterū, quæ nos in lucem reponat, dies, ut eleganter olim Seneca. Sed ut ad quæsita respondeam.

1. Omentum glandulosum & adenibus undique refertum, adeò ut nullâ ex parte membranosū appareret, crassum valde & tumidum; In parte dextrâ circa regionem hepatis putrefactum & lividum.

2. Hepatis parenchyma scirrhosum, tumidum variisque maculis nigricantibus & gryseis distinctum.

3. Vesicula fellis humore nigerrimo, & bile atrâ materiâque quadam tartareâ, sabulosâ & friabili turgescebat.

4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus, Sinister glandulis ovi columbini magnitudinem adæquantibus undique obsitus & quasi obvolutus.

5. Pulmones toti flaccidi & variegati.

6. Partes circumjacentes proximè hepatis gibbam partem, ut & renem dextrum putridum, planè erant corruptæ.

7. Cor, lien, ventriculus, intestina & reliquæ partes naturaliter fuerunt constitutæ.

8. Cranium aperire supervacaneum videbatur reclamantib9 imprimis quibusdā ex adstantib9 amicis.

Hæc

Hæc quicunque accuratiùs perpenderit, facilè vel me tacente conjiciet, quæ morbi & symptomatum denique & mortis causa exstiterit.

Ego eam viscerum judicio fuisse corruptionem ut humanâ arte servari diutiùs nô potuerit κακόσπλαγχνος Æger. Vale & mori memẽto.

EPISTOLA IX.

De fontibus Hornhusiæ & aliis quibusdam.

Viro Excellentissimo.

DN. JOHANNI SCHONERO Sereniss. Suecorũ Reginæ Archiatro & Professori Ordinario in Academiâ Gryphiisvvaldensi, Facultatis Medicæ Seniori & Decano. &c.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

NOn dubito, Excellentissime Vir, Fautor & Amice fraterrime, privilegiorum meorum fidei tuæ nuper commissorum confirmationem ab Illustri Dn. Campimareschallo pridem quin impetraveris, at quæ mora fruitione eorundem me excludat, ignoro. Dicam oblivioni tuæ scribere nefas puto, ob amoris inter nos mutui firmitatem.

Occasio, quod vereor, si deest, mitti possunt Sedinum ad proxenetam nostrum Dn. Georgium Dechardingum, cujus operâ etiam hæ ad te veniunt. Si quid hoc nomine expensum fuerit refundam libens & grato animo. Dn. Blaufeldero salutẽ adscribo & carmen, quod mense Septembri unà cum literarũ fasciculo in Sveciam destinavi, ratus illum cum Illustrissimo nostro jam pridem illic appulisse, postliminiò quasi transmitto novis ejus honoribus ex animo gratulatus.

Multa sparguntur de adversissimâ Dn. Campimarescalli valetudine, præsertim ab his, quibus fontes soterii Hornhusiæ fordere videntur etiam ex nostro ordine. Mihi verò itineris adeò calidè jam sub discessum meum instituendi mora non parum suspecta est.

Quid sit, quod Excell. suam tam diu detineat, paucis significare, ne quæso molestum sit. Vale, amicissime Fautor, cum suavissima Conjuge & liberis. Scribo præcipiti calamo, cui bonus ut ignoscas, oro. Colbergæ d. XV. Octob. Anno M.DC.XLVI.

Nobili & Excellentissimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiatro Hæreditario in Neugarten &c. Amico & *Fratri dilecto,*

JOHANNES SCHONERUS D.

S. P. D.

A quo Privilegia tua, Excellentissime Dn. Doctor, Amice & Fautor, omnium stra-

ſuaviſſimè fidei meæ commiſiſti, nihil prius duxi, quàm ab Illuſtri Dn. Campiduce TORSTENSONIO illorum confirmationem impetrare atque hoc ipſo ſtudium & operam meam tibi conteſtari. Statim igitur ubi primam cum Excell. ſuâ loquendi occaſionem altero ab adventu ejus ad nos die captavi præmisſis curialibus & officioſisſimâ tuâ ſalutatione literas tuas quas ad manus habebam Exc. ſuæ exhibui & exemptionis & immunitatis tuæ tum realis tum perſonalis ab omnibus oneribus civilibus & militaribus renovationem & ratificationē obnixè tuo nomine expetii. Illuſtris Dominus, pro ſingulari ſuo in te meritaque tua affectu petitioni tuæ deferre haud diu cunctabatur. Vix enim literas aperuit & ſubſcriptiones recognovit cum propter tuam in medendo & dexteritatem & fidelitatem ſibi & plærisq; exercitus Svecici Præfectis abundè conteſtatam æquum fore & juſtum cenſuit, ut libertatibus his & longè majoribus gauderes, juſſitque me eas Secretario tradere, ut ſecundum earum tenorem novas conficeret. Pro clementi hoc reſponſo, tuo meoque nomine gratias Excell. ſuæ egi quàm maximas, ac humillima noſtra & in omnem opportunitatem promptisſima officia ſubmiſſe detuli. Confeſtim verò Domino Secretario Excell. ſuæ juſſa & mandata aperui, literas tuas exhibui, qui protinus officium hoc promptisſimè in ſe recepit, citiusq; quam ſperabam ob cumulum negotiorū, quæ in ultimum abitûs momentum protracta erant, in hanc quam vides formam privilegium tuum eiusque confirmationem conjecit & Excell. ſuæ ſubſcribendum ſuppoſuit. Hæc dum curabantur incidit in affectum ſuū arthriticum Jlluſtris Dominus, qui intra paucos dies omnes corporis artûs ita occupavit, ut nec pedem nec manum movere, multò minus calamum comprehendere per octiduum valeret.

Hinc illa prima mora & procraſtinatio orta eſt. Obſervavimus interim commoda quævis momenta tandemque ſubſcriptionem impetravimus. Obtuli Dn. Secretario pro præſtitâ operâ munuſculū, ſed honeſtisſimè id declinavit repudiavitque, ſeq; hoc libentiſſimè ad conteſtandam ſuam benevolentiam peregiſſe ſignificavit, & ut officioſisſimè Te ejus nomine ſalutarē rogavit. Amanuenſibus itidem laboris præmium exhibui, ſed & hi humaniter illud recuſarunt, invitis autem obtrudere ſuperfluum duxi; ſed mutuum tuo meoque nomine repromiſi ſtudium.

A quo nunc literas has domi meæ habui non minùs quàm antea ſollicitus ſui de illarum tutâ & ſecurâ ad Te transmiſſione: Nolui enim ordinariis tabellionibus per tot ambages cum periculo eas credere,

dere, quæ mihi tam fideliter erant traditæ. Spem enim mihi fecerat certissimam brevi in patriam suam se iturum. Civis noster Daniel Gadebusch Treptoviensis, & cum eo tutissimè eas ad te mittendas putabā; sed hic nō de die in diem, sed de hebdomate in hebdomadam iter suū procrastinavit, tandē animū ob aëris inclementiam totus mutavit; sic ego spe meâ frustratus & Dn. frater justo diutius literis suis nullâ utriusque culpâ privatus.

Interim XVIII. Octobris mane Illustris Dn. Campi-Mareschallus navem conscendit & secundo spirante Africo anchoras solvere jussit. Proficiscebamur cum Excell. sua omnes in proximum prædium maritimum in Insula Rugia situm, vulgo Neue Jahr Schantze. Dn. Generalis Forbus, Dn. Lilienström, Dn. Halenus, & ego cum aliis, ibiq; pransi sumus, finitoq; prandio Exc. suæ valediximus & â discessu nostro vela iterum solventem vidimus valedictoriosq; bombardarum tormentorumq; sonitꝰ læti audivimꝰ. Redux illa vespera tuas novissimas & gratissimas percommode accepi, quibus apprimè privilegia tua desiderabas. Votiva carmina in honores Doctorales D. Blaufelderi serius transmissa excusabas & de Exc. suæ morbo certior â me fieri volebas. Ego quod de his primum temporis & occasionis ratio exigebat statim ad Dn. Blaufelderum literas dedi; Ob adversum enim Caurum & Cæciam per octiduum fere Dn. Campimareschallus in tutiore statione circa portū Gryphis Waldensē intra angustias freti nostri ingenti cum tædio detinebatur & carmina tua & Dn. Fratris tui ad illū misi, & Te, jam dudum illa ipsa in Sveciam misisse scripsi, quin & moram excusavi. De morbo Illustris Dn. Campimareschalli hæc paucis habe: A venationibus cœlo valdè intempesto habitis XVIII. Septembris Stralsundum venit Exc. sua, & quod facilè suspicamur ab equitationibus & vehementibus illis commotionibus aëris iniquiore constitutione de defluxionibus ad omnes articulos maximè verò ad scapulas & coxas cōqueri cœpit, gravissimo eoq; ipso affectu ἀθρόως vires sumente & per totum corpus omnesque ferè articulos se diffundente, lecto affigitur per integros duodecim dies manuū pedumq; opera & ope ferè privatus.

Fuit hic paroxysmus universalis ferè, sed nec cū tantis doloribꝰ nec cum tam gravibus symptomatibus & vigiliis anxietatibus, pectoris angustiis, vomitionibus & intensa siti, ut ante fontium Hornhusiæ usum, ut nosti, factum. Per integrum morbi decursum qvotidie Exc. sua aquas fontis modò dicti ad mensuram unam seu libras duas bibit iisq, sitim optimè sedavit, semel aut bis senæ foliis in jusculo exhibitis inscia usa

est ad alvi solutionem; Cæterum dolores, quos habebat obtusos, & humores solo illo emplastro tibi noto demulcebantur, â petiis aquis Hornhusanis madentibus tepidè applicitis tumor in dextri pedis concavo â suppuratione rumpebatur majorq; copia puris & concreti solidi albissimi tartari effluxit, quam unquam antea magna cum allevatione & totius metapodii detumescentia. Post dies duodecim circum circa iterum se movere, pedes & digitos contrahere & extendere calamoq; manum admovere cibumq; assumere tentavit. Aquarum verò Hornhusiæ usum meo suasu nunc intermisit; quia non adeo recentes aquæ suppetebant, nec Oeconomia ventriculi diuturniorē harum usum admittere videbatur. Intermissis igitur his aquis & observato exquisitioris diætæ regimine paulatim ad se redire, vires resumere, vestes induere, & mensæ in cubiculo assidere tandemq; in hypocaustum prodire & itineri tā diu ob solum morbum hunc suspenso & dilato se accingere cœpit. Sæpius vero & ipse Dn. Campimareschallus & Generosissima ejus conjux & Chirurgus & cubicularius sibi invicem gratulabantur, de paroxysmi hujus levitate, lenitate & insolita brevitate, hæcque omnia aquarum prægresso & continuato usui accepta ferebant. Frustra igitur nasutuli illi iniquiores fontium Hornhusiæ sugillatores ex hoc capite saluberrimis aquis maculam aspergere satagunt. Plura de hoc themate adderem, nisi epistola sub manu excresceret & jam secundā ferè impleret paginam. Hac nocte duo Dani remiges, quibus custodia oneratæ navis â Nauclero demandata fuit, cistam Illustris Dn. Campimareschalli, in qua suppellex argentea & aurea prorsus nova & vere regia asservabatur, perfregerunt magnam vasorum argenteorum aureorumq; copiam abstulerunt, & nocte illum beneficio scaphæ evaserunt. Superest, quod Te maximè tangit, nimirum privilegiorum tuorum transmissio, quæ quidem ob morā diuturniorem suspecta tibi videbitur. Sed de industria hoc factum est: Consultius enim duxi, non nisi fido amico ad vos recta tendenti eas concredere, atque ita de manu in manū tradere. Commisi enim ea Dn. Doctori Bartholomæo Hornio, qui ut ulterius rectè ad Te perferantur; se curaturum sanctè promisit, & sic me extra omnem moræ culpam apud Dn. Fratrem futurum esse confido. Descriptionem aquæ vitæ Anglicanæ quā ibi Usqueboot vocant his ipsis inclusi: Non est quidem operosa sed tamen in frequentissimo usu.

℞. Spir. vini XXIV. Infund. liquirit. ras. ℔i. uvar. passar. ℔iß. Cinam. ℥i. Caryophyllor. ℥ß. Macer. Zingiber. ana ʒii. Stent infusa per dies septē. Colatura edulcoretur Saccharo.

De-

Descriptionē aquæ vitæ Anglicanæ Tibi à Domino Cotonello Fleetvvoodt communicatam, ut & Essentiæ lumbricorum & arcani contra arthritidem vagam scorbuticā avidè exspecto. Si igitur tantum temporis gravioribus curis & occupationibus surripere potes, paucis rescribe, & si quid in arte nostra novi ab eo tempore Tibi obtigit, amicè communica: Idem paribus officiis compensabo. His Te, Vir Excellentissime, cum Conjuge suavissima & liberis quibus salutem meo nomine officiosissimam dicas velim, divinæ protectioni animitus commendo optimeque valere jubeo. Raptim Stralsundii die XXIII. Novembr. An. M. DC. XLVI.

Excellentiss. & Clariss.

DN. JOANNI SCHONERO Sereniss. Reginæ Sueciæ Archiatro & Medicinæ in Alma Gryphis-Waldensi Profess. celeberrimo &c.

BALDASS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SVavissimas tuas Excellentissime Vir, Fautor & Amice dilecte rectè mihi reddidit Clarissimus Dn. Hornius juxta & privilegiorum meorum diplomata cum annexa Illustris Dn. Campimareschalli confirmatione, in quâ quidem impetrandâ omnem lapidem Te movisse intelligo. Veneror in Te hunc adfectū fidei & candoris plenissimum, nihilque magis in votis habeo, quam eundem reciproco amore & studio demereri. Moram, non est, quod tantoperè excuses: Importunum quippe fuisset, cum Furiâ Zipperlinâ, ut Fabritius Hildanus loquitur, confliētantem ob rem nō adeò magni momenti intempestivius urgere non minus ac temerarium. dubiis Vialibus longo labore parta credere. sat cito, quia sat benè.

Quod verò & Secretarius & Amanuenses gratuitam præstiterunt operam dexteritati tuæ videtur adscribendum, quâ omnia tam cautè peracta sunt, ut plenum Amico exhiberetur beneficium.

Recidivam Dn. Campimareschalli quod attinet, doleo sanè laudatissimum Heroëm & seculi nostri alterum Hannibalem adeò crebris & atrocissimis articulorum cruciatibus infestari:

Et qui tot populos tot fortia mœnia vicit.
Se ipsum vincere non posse;

Nosti enim quantū sibi, quantū appetitui indulgeat, quos errores circa victum aliasque res, quas non naturales dicim9, subindè committat, adeò ut cruditatib9 subinde refertum corpus morbis, debilitatiq; tot dolorum tormentis articuli, defluxionib9 non possint esse nō obnoxii vel ipso etiā renitente Podalirio.

Gratū verò est quod de Hornhusiæ fontib. refers Liquido enim exinde constat, quanta sit hujus aquæ efficacia, utpote quæ extra etiam imposita callos tophaceos

emollire, dissipare, & in ipsis juncturarum mæandris hærens tartarum potenter ejicere valet. Nihilominus reperiuntur etiam ex nostro ordine nonnulli, quibus ipsa styx & lethe, non tam formidabiles videntur, ac hi fontes. Equidem usum eorundem non omnibus fuisse salutarem, quibusdam etiam exitialem, non sum nescius.

At quis neget etiam probatissimam Medicinam aliquando fuisse noxiam, sæpè etiam exitiosam, si ἀμεθόδως, si intempestivè, si plus minusve fuerit assumta, quod totâ die hic factum non semel mecum detestati sunt Præsentes Medici, dum plures sæpè sub ortum

Luciferi pleno viderunt ore bibentes
Sacri fontis aquas, medius quos Titan & Hesper
Impletos veteris Bacchi temetoq; madentes
Conspexere magis, quàm vultu Jupiter udo
Cum pluit aut musto cum spumant prœla Falerno.

Vides mi Amice, mi Frater, quàm hallucinentur rerum ex porta eburnea æstimatores.

Sunt non pauci qui meam de his fontibus censuram scripto expetunt; Sed malo quemque suo sensu abundare. In gratiam tamen Serenissimæ Principis Crojanæ, quæ rerum naturalium curiosissima instanter & manu sua me ursit, originem, situm, naturam & proprietates ipsorum fontium & utendi modum delineavi, cujus schema proximè transmittam, neque enim brevi hoc spatio describi potuit.

Cœterum pro communicatione aquæ vitæ Anglicanæ gratias ago meamque vel potius Fleetwodianam ἀντιδώρυ loco repono:

℞. *Passular. minor. damascenar.* ℔iiii.
Dactylor. enucleat. ℔ß.
Meliss. m iß.
Rad. angel. ℥iß.
Sem. anisi ℥ii
Nuc. moschat. No. iiij
Liquir. ras. ℥iß.
Flor. papav. errat. m iii
Cinam. acutiss.
Caryophyllor. ana ℥ii
Spir. vin. opt. ℔. XVI.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter; postea colentur. Add.

Aq. papav. erratic.
rosar. ana ℔ i
Sacch. cand. albiss. ℔ii
Mosch. gr. vii
Ambr. gryf. gr. XIII. M.

Elixir meum contra arthritidem vagam scorbuticam tale est.

℞. *Rad. vincetox. Enul.*
aristoloch. rotund.
Zedoar. paon.
Caryophyllat. ana ℥ii
Summit. salv. betonic.
Serpill. abrotan.

tuta

ruta, Chamadryos.
Chamæpyt. anthos ana ℥i ß.
Spec. diamosch. dulc.
Dianthos
Latif. Galen. ana ℥ß.
Sem. citr. ℈iiij
Theriac. Androm. ℥ß.
Fecul. Ari ℈iiii.

Redigantur omnia in pulverem subtilissimum, postea affunde spir. vin. malvatic. optimè rectificati ad eminentiam quatuor digitorum. Stent benè tecta in digestione per dies tres. Postea spir. vini abstrahatur ad consistentiam mellis, reaff. spir. vini modò abstracti

℔ß. *Spirit. cochlear.* ℥ii
Nasturt. ℥i. *rub. Idæi* ℥ß.
Essent. lumbricor. ℥iiii.

Digerantur per diem & noctem, postea diligenter filtrentur & serventur pro usu in vitro. Integram Curationem stupendi hujus affectꝰ ut & alia quædam rara in praxi à me observata, quamprimum per otium licuerit, candidè communicabo: Nec dubito, quin pari fide etiam de tuo nobis aliquantulum sis elargiturus. Interea ut cum Conjuge suavissima & liberis quam optimè valeas, devotè precor. Dab. Colbergæ VI. Decembr. Anno M. DC. XLVJ.

EPISTOLA X.

De conditurà funerum

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

JOHANNI EDWARDO TIMÆO V.G.

Filio dilecto

Salutem & Amorem Paternum.

MOdus condiendi funera, quē ex me scire desideras, dilecte Fili, varius est & pro arbitrio Parentum vel Amicorum seu cognatorū instituitur. Interdum totum cadaver, omnesq; ejus ventres & artus artificiosè condiuntur, sæpè medius & infimus, nonnunquam tantum infimus venter exenteratur, remediisq; convenientibus à putredine & corruptione præservatur, quæ & ipsa varia sunt & diversi generis. Alii sola aloë & myrrha, alii Spiritu vini, alii aceto & sale, alii lixivio & calce viva, alii pulveribꝰ compositis, oleis destillatis, unguentis & balsamis utuntur. Ego Illustrium quorundam condituram sequenti modo adornavi, cui etiam nunc inhæreo:

Primò de instrumentis aliisque rebus ad hanc operationem pertinentibus prospicio quales sunt cultelli, novaculæ, forfices, volsellæ, styli, acus, filum, uncinus, habenæ, fasciæ, serra, spongiæ, stuppæ, linteola, acetum, aqua vitæ, aqua salsa, tela cerata, olea, balsama, pulvis magistralis infra descriptus & id genus alia.

His omnibus rectè dispositis cadaver vino calente à sordibꝰ externis

nis benè detersum & mundatum loco congruo collocari jubeo, ventremq; infimum decussatim secundū longitudinem & latitudinē incido, & intestina cum mensenterio, stomachum, renes, epar, lienem, vesicā, testes, uterum eruo & ministrante Chirurgo exprimo. Mox & mediū ventrē sive thoracē aperio, & pulmones cū corde, venis, arteriis, diaphragmate, Oesophago ad epiglottida usq; exscindo, vasaq; omnia diligenter exprimo; deinde totam illam & ventris & thoracis cavitatem primò aquâ frigidâ eluo, spongiisq; probè detergo; hinc aceto acerrimo & tandem aqua vitæ vel spiritu Salomonis, qui ad arcēdam putredinem & corruptionem efficacissimus est.

His præmissis pulverem infrà descriptū partib9 omnib9 inspergo & forti9 infrico, ac deinde faldellas ex stuppa aut gossipio aquæ vitæ imersas undiq; applico, inspersoq; denuo pulvere totā & ventris & pectoris cavitatē adimpleo, ac demū cutem, quæ scissa est, consuo.

Capitis conditurā sic instituo. Craniū serra acutissima circulariter separo; vel à vertice tantū vers9 occiput aperio: Mox cerebrum eximo & cavitatem eodem modo, quo ventrē, primo aquâ frigidâ, deinde aceto, tandē aquâ vitæ vel spiritu Salomonis probè eluo spongiisq; abstergo, & pulvere stuppisq; repleo.

Fauces per Syringam probè repurgatas pulvere caryophyllorū & cinamomi infarcio. Faciē balsamo Peruviano vel Spiritu Salomonis largiter & repetitim illino.

Tandē partes musculosas & carnosas profundis incisionib9, potissimū circa nates, femora, suras, & brachia divido, diligenterq; lotas & expressas pulvere infra descripto, cōspergo. Postremò omnium cadaver linteo incerato calente adhuc obvolvo & pice navali vel resina pini & styrace liquidâ ad ignē fusis illino.

Si in longi9 temp9 cadaver asservandū est, partes carnosæ submoveri & unà cum interioribus sepeliri debent. Si cor ex amicorum placito vel sedi suæ restituendū, vel in capsulâ seorsim custodiendum est, abluatur primo aquâ nostra balsamicâ ex aloë & myrrha; postmodum spiritu Salomonis & tandem balsamo Peruviano illinatur.

Cæterùm & hæc observanda:

1. Conditurā à morte defuncti maturandā, nec ultra diē naturalē, præsertim æstuante cœlo differendam.

2. Cadaver etiam post conditurām loco frigido nec radiis solaribus exposito asservandum.

3. Nec cistæ ligneæ, sed plumbeæ & supra hanc stanneæ vel argenteæ includendum: Lignum enim facilè teredinem vel cariem contrahit, & in locis subterraneis & humidis protuberat, cistasq; seu stanneas, seu argenteas, quà parte ferrū nata sunt, dissolvit, ut in sepultura hæreditariâ

Du-

Ducum Brunschvicensium quæ est Wolffenbutellæ Anno, 1644. videre mihi contigit.

4. Omnia circa conduram fideliter & summo studio peragenda sunt, ne putridum quid posteaexhalet, & fœtore suo vel amicos, aut quibus custodia aut funeris cura demandata est, offendat, id quod non sine ignominia magni cujusdam Medici factum memini.

5. Tandem & ipsi qui circa operationem hanc occupantur, sibi caveant, ne quid damni ab effluviis & vaporibus à putrida viscerum corruptorum labe exhalantibus, capiant, præsertim cum eorum corpora, qui morbo aliquo cōtagioso aut phthisi vel empyemate interiere condienda sunt.

Æstate fiat hæc operatio in conclavi ventis pervio, & quâ Boream spectat fenestris apertis.

Hyeme lucente Camino accensis lignis fraxineis vel quercinis aut Juniperinis, minimè verò in hypocausto. Aggressurus laborem hunc assumat aliquid ex alexipharmacis, quibus cor & cerebrum adversus exhalationes noxias præmuniat.

Nares etiam balsamo aliquo inungat, vel spongiolam aceto Bezoardico impregnatam admoveat, in ore trochiscos de Zedoaria, de corticibus citri vel alios præservantes detineat, vel si nihil horum ad manus sit, saltem aliquid cibi vel buccellam panis vino intinctam capiat. Homo enim jejunus facilius imbibit effluvia.

Hæc sunt, mi fili, quæ tuo rogatu de conditura funerum consignare & monere volui. Est & alius modus Romæ usitatus alibi à me, ut nosti, descriptus. Verùm cùm ab hoc nostro parum discrepet, perinde erit utrum ex his eligas. Commodius tamen puto, Sectionem à ventre infimo, quā medio exordiri, & à calce viva aliisq; corrosivis abstinere: Siquidem per hæc corpora non asservantur, sed consumuntur.

Descriptio pulveris magistralis, cujus supra memini, in sequentibus, quæ pro conditura exuviarū Illustrissimæ Marchionissæ MARIÆ HAMELTHONIÆ præscripsi, continetur.

Pulvis pro implendis cavitatib9 calvariæ, thoracis & abdominis.

℞. *Myrrh. elect.* ℔iiii
Croci sylvestr. ℔ii
styrac. calamith. ℔ii
Cinam. acutiss. ℔ii
Caryophyllor. ℔i
Aloës caball. ℔v.
Rorismar. siccat. ℔ii.
Thur. ℔i
Fol. laur. arid.
rosar. rubr. ana ℔ſs.

Incidenda incidantur
F. pulvis grossus.

Sparadrapus pro involvendo corpore, interiusq; obducendo capulo.

℞. *Ceræ flavæ* ℔XXV.
Therebint. venet.

Colo-

Colophon. resin. ana ℔iii
Picis navalis ℔iiß.
Thur.
styrac. liquid. ana ℔ii
Ol. spic. ℔ß.
Viridis æris ℔i
Liquefact. & mixtis
Add. Sævi ℔ii *vel q. s.*

Mixturæ huic imergantur telæ lineæ. F. Sparadrappi.

Pulvis Sparadrappis inspergendꝰ.

R. *absinth. vulgar.*
Abrotan. lavendul.
Rorismar.
Fol. lauri ana m vi
Salv. major. Ocymi.
Origani. Thymi. Satureiæ
Hyssop. Flor. chamæm. ana m iii.
Rad. ireos Florent. ℔iiii
Calam. aromat.
Angelic. cyperi,
Cortic. aurant.
citri ana ℔i
Lign. Rhodii ℔iii
Juniper.
Sassafras ana ℔iß
Santal. citrin.
Lign. aloës ana ℔ß.
Cinam. caryophyll. ana ℔i
Flor. rosar. rubr. ℔ii.
Aloes, myrrh. Thur.
styrac. benzoi optim. ana ℔ii.
Salis ℔iiii *M. F. pulvis,*
qui irroretur ol. spic. ℔ß.
Ol. rorismar.
lign. Rhodii ana ℥iii
Caryophyllor. ℥iß.
absinth.
Origan. ana ℥i
Misce exactissimè.

Balsamum.

℞. *styrac. liquid.* ℥vi
Balsam. Peruviani ℥ii
Ol. macer. ℥ß.
lign. Rhodii ℥iß.
M. F. Balsamum.

EPISTOLA XI.

De usu acidularũ Schvvalbacensium.

Ad illustrem.

DN. BARTHOLOMÆUM Liberum Baronem de Hartenberg &c. Sacræ Cæsareæ Majestatis Chiliarcham. &c.

Hochwolgebohrner / Gnädiger Herr/ demnach E. Gn. auff mein und anderer Medicorum Gutachten numehr resolviret gegen annahenden Frühling sich ihrer Leibsbeschwerden halben nach Schwalbach zu begeben und der Sauerbrũnen daselbsten zu gebrauchen; Als habe ich aus derselben gnädiges Begehren dieses wenige von Gebrauch dieser Sauerbrunnen kürtzlich auffsetzen wollen.

Erstlich sol der Leib durch bequeme Artzney Mittel gereiniget und die Verstopffungẽ der Leber / des Miltzen und der Kröſäderlein eröffnet werdẽ: worzu der laxirende und eröffende Wein welcher E. Gn. vor diesem gar wol bekom̃en / kan gebrauchet werden

Wenn nun der Leib also gereiniget / kan man des Morgẽs früh etwan um 5. 6. oder 7. uhr ein halbes Fläschlein voll

voll des Sauerbrunns im Bette außtrincken und 1. oder 2. Stunden dariñen liegen/den Magen mit warmen Tüchern bedecken / aber nicht schlaffen / viel weniger schwitzen/ auch kan man es ausserhalb Bettes gebrauchen / und sich ein wenig darauff bewegen / doch nicht zu starck/ damit kein Schweiß darauff erfolge.

Dieses soll also 2. Tage geschehen/ des 3. und 4ten kan man des Sauerbrunnes etwas mehr einnehmen/und also gemachsam von Tage zu Tage damit steigen / daß man des 5. und 6ten eine gantze Flasche voll / des 8. und 9ten anderthalb Flaschen voll/ den 11. und 12. noch etwas mehres/ dafern man es vertragen kan / gebrauche.

Weil das Wasser seine Kräffte gar leicht verliehret/soll es nicht in offenen Gefässen gehalten / sondern wol verwahret werden / und ist besser/daß man alle Morgen das Wasser frisch schöpffen lasse und gebrauche.

In der höchsten Maaß des Wassers soll man beharren 10. 12. oder mehr Tage/nachdem die Kranckheit tieff eingewurtzelt/ und die Kräffte/ insonderheit der Magen solches erleiden kan. Auch soll man einē Trunck bald nach dem andren thun/und darzwischen etwas Anieß / Fenchel / Gartenkümmel oder Pomerantzen-Schalen mit Zucker beworffen/umb des Magens willen essen.

Man soll auch so lange fasten biß der 3. oder 4te Theil des Wassers wiederumb abgegangen / welches man aus Menge des Urins erkennen kan / und pfleget solches gemeiniglich innerhalb 5. Stunden zu geschehen / wiewol bey etlichen geschwinder / bey etlichen auch langsahmer: Und ob zwar die ersten Tage das Wasser nicht genugsam durch die Urin abgeführet würde / kan man doch/nachdem man etwa 5. Stunden gefastet/ etwas essen / und im Gebrauch des Sauerbrunns nichts desto minder/fortfahren/es wäre denn daß andere Zufälle solches behindren thäten.

Dafern die Urin nicht fort wolte/ kan man unter dem ersten Trunck des Wassers 5. 6. 7. oder 8. Tröpfflein vom Spiritu salis oder Wacholder-Oel/oder Citroñen- oder Muscaten-Oel mischen. Etliche nehmen deßfals einen Trunck Wermuth-Wein zu sich/welcher auch dem Magen dienlich ist. Insonderheit so man etwa ein halbe Stunde vor dem Gebrauch des Wassers ein Morsell von dem Pulver diagalanga genant/ oder von denen Speciebus aromat. rosat. mit Zucker/Zimmet-Wasser/ und destillirte Neglichen/Mastix oder Citronen-Oel zugerichtet / einnehmen thut/und eusserlich den Magen fein warm hält / und bißweilen mit Muscatenblum-Oel / oder mit Mastix- und Wermuth-Oel bestrei-

chet. So der Leib verschlossen ist/ kan man eine Stunde vor dem Abendessen von den Aloephangin-Pillen/ oder von meinen pilulis benedictis einen Scrupel schwer einnehmen/ oder ein Clistir gebrauchen. Da es nöthig/ kan man umb den 7. 8. oder 9ten Tag ein gelindes purgans gebrauchen/ und desselben Tages des Sauerbrunns sich enthalten.

Wann man etlicher massen Besserung vermercket / oder sich sonsten übel und matt befindet / und etwa andere Zufälle und Leibesbeschwerden zuschlagen / kan man allgemach von der höchsten Maaß des Wassers ablassen/ und wiederum bis auff die geringste von Tag zu Tag herab fallen / auch gelinde purgantia zu Abführung des Wassers/ so dessen etwz zurück geblieben wäre/ gebrauchen.

Unterdessen / wie auch eine Zeitlang nach geendigter Cur / soll man sich einer guten gesunden diæt befleißigen / und sich solcher Speisen gebrauchen/ welche leicht zu verdauen / und ein gutes Geblüte geben/ auch mehr gebratene als gekochte Speisen/ mehr Fleisch als Fische geniessen/ sich hüten vor allem was fett ist/ was in der Pfannen mit Butter gebraten / was hart und schwer zu verdauen/ im Rauch getreuget/ in der Peckel gelegen / sehr gesaltzen oder scharff gewürtzet ist.

Zum ordinar-Tranck / kan man einen guten Wein / welcher nicht zu starck auch nicht zu alt ist / oder da man es gewohnet / und der Magen erdulden kan/ ein gutes klahres Bier/ welches nicht zu starck von Hopffen/ noch zu jung oder alt ist/ gebrauchen.

Des Abends soll man nicht viel essen / damit der Magen des Morgens nicht beschwehret sey.

Zu Mittage soll man sich des Schlaffs/ so viel müglich enthalten/ sich vor Eyfer und Zorn hüten/ aller Sorgen sich entschlagen / und mit freundlichem Gespräche/ oder auff andre weise sich ergetzen.

Dieses habe auff Eur. Gnaden Begehren ich zur Nachricht verzeichnen wollen/ ein mehres werden die anwesenden Herren Medici hievon berichten/ deren Rath und Gutachten in allen begebenden Fällen Eu. Gn. sich gebrauchen können/ unterdessen wolle der allgütige Gott/ welcher allein Wunder thut im Himmel/ auff Erden und in den Tieffen/ zu diesen Wasseren Segen und Gedeyen geben / daß Sie Eu. Gn. zu erfreulichen restitution und guter beständiger Gesundheit gereichen mögen / dessen hohen Obacht Eur. Gn. ich hiemit treulichst empfehlen thue/ verbleibende ꝛc.

B. Timæus von Guldenklee.

EPISTOLA XII.

De constipatione alvi.

Wol-Edler rc.

HOchgeehrter Herr Doctor, demselben kan ich nicht verhalten/ daß ich zum offtern gar hartleibig bin / und in 2. oder 3. Tagen keinen Abgang habe/ dawider mir dann gerathen / daß ich bißweilen Ziegenmilch gebrauchen solte.

Bitte demnach zu berichten / ob die Milch mir auch dienlich und wie sie müsse præpariret und gebrauchet werden. Was sonsten den Zustand meines schwachen Schenckels anlanget/ geben die anwesende Medici schlechte Hoffnung / vermeynen der Schade sey unheilsam und müste ich denselben wol lebenslang behalten: Dennoch habe ich eine sonderliche Medicin aus einem andern Ort bekommen / welche ich diesen Winter über gebrauchet und nunmehr Gottlob gäntzlich restituiret werden.

Ich erinnere mich / daß mir der Herr vor diesem zugeschrieben / wie daß S. Herren General Major N.N. Tochter / mit einem gefährlichen Krebßschaden behafftet / wann nun meine Kranckheit dergleichen Ursprung von bösem vergifften Geblüt gehabt/ und endlich eben so einen Außgang hätte gewinnen mögen / wann ich ihm nicht mit meiner Artzney wäre zuvor kommen/ stelle ich es zu des Herren Gutachten / ob er damit einen Versuch thun wolle: Ich zweifele nicht / es werde diese Medicin, wann Sie etwa 4. oder 5. Wochen nach einander gebraucht wird/ guten effect thun; wil Sie dem Herren gern communiciren / und thue hiemit denselben Göttlicher Obacht empfehlen/ verbleibende rc.

HOchwolgeborner/ Gnädiger Hr. Eu. Gnaden sind meine Gehorsame Dienst stets bevor/ und habe aus deroselben Schreiben vernommen/ daß Sie zum offtern einige Leibes-Härtigkeit un̄ Verstopfung empfinden und dannenher zu wissen begehren/ ob die Ziegenmilch dawieder dienlich und welcher Gestalt sie müsse præpariret und gebrauchet werden:

Berichte hierauff unterdienstlich/ daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Gestalt könne bereitet und gebrauchet werden:

Nehmet ein Nössel oder etwas mehr Ziegenmilch welche erst frisch gemolcken ist/ lasset sie bey gelinden Kohlfeuer auffsieden/ drücket den frischen Safft von einer sauren Citron darein / lasset es noch einmahl auffwallen/ hernach nehmet es vom Feuer ab und wann der Käse geronnen/ so seiget die Wattke oder Molcken durch ein reines Tüchlein/ thut einen Löffel voll laxirenden Violen-Syrup darunter und trincket es des

Morgens nüchtern fein warm auß/ fastet darauff etwa vier Stunden uñ repetiret solches so oft es nöthig: So es das erstemahl keinen effect thut/ kan man zum andernmahl des laxirenden Violensaffts etwas mehr darunter mischen: Wil man aber die Ziegenmilch an sich selber gebrauchen / kan man ein weinig der mittelsten Rinde von Flieder oder Holunder darinn auffsieden lassen/ durch ein Tüchlein seigen/ein weinig Zucker darein thun und des Morgens nüchtern fein warm außtrincken.

Sonst dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit allezeit ein Süpplein von Gärst oder Habergrütz mit kleinen Rosienen und Butter zugerichtet/ oder eine Fleischbrühe oder etwas von gekochten Prunellen/Pflaumē/ Aepffeln und dergleichen zu sich nehme. Insonderheit ist hierzu mein laxirender Rosienenwein sehr dienlich/ so man dessen etwa eine Stunde vor dem Abendessen ein Becherlein voll außtrincket. Wie er zu præparirē/ist auf beygefügtem Recept verzeichnet.

Etliche brauchen süß Mandel-Oel in einer Fleischbrüh oder warmen Bier / muß aber erst frisch außgepresset und gut seyn.

Die Essentz ⊖ 🜿i cum spiritu vini extracta ist auch sehr gut / so man derselben 13. oder mehr Tröpfflein in einem Gläßlein Necker oder Reinwein etwa eine Stunde vor dem Essen außtrincket und solches täglich continuiret/ bis die Natur von sich selber das ihrige thut.

Ich habe bey vielen die Conservam rosarum laxativam, derer description hiebey überschicket wird/ gut befunden: Man brauchet davon drey grosse Messerspitzen voll etwa 2. Stunden vor dem Essen/ein trunck Wermutbier bey Anfang der Mahlzeit pfleget wegen seiner Bitterkeit auch gut zu thun/ wann nur keine Hitze oder Truckenheit des Leibes verhanden. Dann hiebey wie auch bey allen andern vorgeschlagenen Mitteln ist die Ursach der Verstopffung und Constitution des Leibes allezeit in acht zu nehmen.

Demnach ich auch aus Eu. Gnaden Schreiben ersehen/ daß Sie ein sonderliches experiment vor den Krebsschaden haben/ist mein unterdienstliches bitten/Ew. Gn. mir mit dessen Communication zu wilfahren belieben wollen / verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder und thue hiemit Eu. Gnaden der hohen Obacht Gottes treulichst empfehlen/ verbleibende ꝛc.

Descriptio vini passulati laxativi.

℞. *Passul. minor diligenter mundat & lotar.* ℥iij

Fol. Sen. S.S. ℥iß.

Cremor

Cremor ♀i albiss. ℥ij
Cinam. acutiss. ℥iij.
Contundantur in mortario ut f. quasi pasta
affund.
Vini Rhenani optim. ℔ijß.
Stent in infusione per noctem, Manè colentur
add.
Julep. violarum ℥j.
Misc. d. in vitro.

Conserva rosarum laxativa.

℞. *Flor. recent. rosar. provincial.* ℔ß.
Mannæ puriss. ℥iiij.
Syrup. rosar. solutiv. q. s.
M. F. Conserva.

EPISTOLA XIII.

De Tinctura Mercurii Antimonii.

Wol-Edler etc.

Hochgeehrter Herr Doctor, vor ertheilten guten Rath und überschickte Medicament bin ich danckbahr; Habe das Ziegenmolcke fleißig gebraucht/welches zwar das seinige gethan/ der laxirende Rosienen-Wein aber ist mir besser bekommen: Dannenher ich bey demselben nur verbleiben werde / wiewol die Natur numehr fast täglich ohne brauch einiger Artzneyen das ihrige thut, befinde mich auch sonsten in allem recht wol/ der allgütige GOtt wolle ferner gute Gesundheit verleihen. Was anlanget die Medicin wieder den Krebs/berichte meinem hochgeehrten Herrn/daß ich eine Tincturam aus dem Mercurio Antimonii habe / welche universal gegen alle Kranckheiten/so ihren Vrsprung aus vergifftetem Geblüt hernehmen/ ich habe selber davon eine Zeitlang gebrauchet / in meinem Schaden am Schenckel/daran mir viel Geschwüre sind auffgebrochen gewesen und das Geblüte dergestalt/daß es gantz schwartz und wie ein zäher Leim ist heraus gezogen: Nachdem ich aber diese Tincturam gebrauchet / ist der Leib und Geblüt dermassen gereiniget / daß ich im geringsten weder am Schenckel noch sonstē einige Ungelegenheit oder Beschwerde empfinde: Mit eben derselben Tinctur habe ich auch allhier einen meiner Vnterthanen von der Wassersucht curiret/derselbe ist an seinem gantzen Leibe dergestalt geschwollen gewesen/daß man keine Knochen an ihm hat erkennen können: Er ist aber in sechs Wochen vollkommen restituiret / daß er numehr seiner Geschäffte wie vorhin abwarten kan: Jmgleichen ist neulicher Zeit ein guter Freund mit dieser Tinctur von den Frantzosen gäntzlich liberiret worden / ist eine gelinde und sichere Medicin, übersende derselben hiemit ein Gläß-

 lein

lein voll/mein Herr kan Sie probiren und sein Judicium mir davon eröffnen/rc. rc.

EPISTOLA XIV.

De affectione Hypochondriacâ & Scorbuto.

Wol-Edler rc.

Hochgeehrter Herr Doctor, es hat meine Ehliebste ohngefehr vor fünff Viertel Jahren her in sinistro Hypochondrio dolores non punctorios sed gravantes gefühlet / von dannen ziehen sie sich hinauffwerts in die Brust und machen einen kurtzen Athem und Beklemmung der Brust und fühlet Sie alßdann daß nicht allein aus dem Magenmunde ein warmer Dampff in die höhe steiget/sondern auch oben im Schlunde eine materie / welche gleichsam aufquellet und ein Würgē oder conatum vomendi verursachet worauff aber nichts erfolget. Diese Constriction benim̃t in etwa respirationem liberam, auch wil alßdañ Speise und Tranck nicht so wol hinunter als extra paroxysmum, interdum quoque adest cordis palpitatio.

Hiebey ist zu mercken/daß wañ die Wehe in die Brust treten/so verlassen Sie die Hypochondria & vice versâ und an dem Ort da sie sich setzen / wird immerzu eine φλέγωσις oder æstus vermercket.

Der Magen thut offters weh/also daß die dolores sich bis in den Rückengradt erstrecken und geschiehet dieses so wol ante als post pastum. Bißweilen bricht der Magen des Morgens nüchtern eine materie aus/welche wie klar Wasser/ keines Geschmacks / auch in geringer quantität ist.

Im Haupte werden zwar nicht offters Wehtage vermercket / ist gleichwol immer zu wüste und finden sich unterschiedliche Catarrhi, welche gleichwol nur zweymal in dieser Zeit auff die Brust gefallen und recht gesaltzē gewesen: Sonst fallē sie gemeiniglich auff die partes externas & musculosas, dannenher im Nacken/ Schultern/ Brustknochen/ Armen und Beinen die Schmertzen etiam externo attactu, empfundē werden: Sind aber vagabundi und bald an einem bald am andern Orte: Vor weiniger Zeit habē sich auch am Zahnfleisch und Gaumenschmertzē mit einer Schärffe gefunden. Den Leib hält die Natur gebührlich offen/auch halten die menstrua ihre bestim̃te Zeit.

Die Urin ist wandelbahr modò clara, modò turbida, modò citrina, modò rubra: Bißweilen ist ein gutes sedimentum, bißweilen setzet sich ein hauffen rother Sand oder Tartarus auff den Boden und an die Seiten des Glases. Der Schlaff wil nicht allezeit gleich fort insonderheit ante mediam noctem.

Son-

Sonsten ist die Frau Patientin im 37. Jahr ihres Alters / mager von Leibe / das Fleisch an Armen und Beinen wird sehr welck / wobey sich auch lassitudo spontanea befindet etc.

Gelanget demnach an meinen hochgeehrten Herren mein Dienstfleissiges Bitten / er wolle dieses alles bey sich reifflich erwegen und meiner Liebsten mit gutem Rath und dienlichen Artzney-Mitteln unbeschwert willfahren: Bin es mit gnüglicher remuneration hinwieder zu erkennen erbötig/ und thue hiemit meinen hochgeehrten Herren Göttlicher Obacht treulichst empfehlen// verbleibende ꝛc. ꝛc.

HOch Edelgebohrner ꝛc. Insonders hochgeehrter Herr Hauptmann/ demselben sind meine geflissene Dienste neben Wündschung alles Gedeysamen wolergehens stets bevor. und habe mit sonder Compassion vernommen/ was Ew. HE. Gst. wegen langwüriger Schwachheit ihrer Hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen lassen; wündsche von Hertzen der allgütige GOtt selbige in Gnaden wenden und gute beständige Gesundheit verleihen wolle.

Auß was Ursachen die Kranckheit und derselben Zufälle entstehen und wie denselben vermittelst Göttlicher Verleihung zu remediren haben Ew. Gestr. auß beykommenden meinem Consilio zu vernehmen / würde nach Brauch derer verordenten Medicamenten nicht vollkommene Besserung erfolgen wolle der Herr Hauptman belieben / deßfalls außführlichen Bericht einzuschicken/ diene demselben ferner besten Vermögens und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Hauptmann sampt seiner Ehliebsten der allwaltenden Beschirmung GOttes treulichst empfehlen ꝛc. ꝛc.

Consilium.

AUff fleissiger Erwegung derer in casu proposito befindlichen Leibes Beschwerden / ist befindlich/ daß Frau Patientin affectione Hypochondriacâ, wobey sich eine sonderliche Schorbutische malignität befindet/ behafftet sey.

Das drückende Weh in der Lincken Seiten rühret von Verstopffung des Miltzens / welcher mit dücken klebrigen und Weinsteinigen Feuchtigkeiten angefüllet ist.

Die Beklemmung der Brust wird von denen aus dem Miltz/Gekröß und andern Theilen des untersten Leibes auffsteigenden Dünsten/ welche das Zwerckfell/ die Lunge und Lufftgänge zusammen drücken/ verursachet/ dannenher auch der Athem kurtz und das Schlingen der Speise und Trancks etwas schwer fället/ weil diese Dünste eine sonderliche

Scor-

Scorbutische Vnart und zusammen ziehende Eigenschafft vim stipticam bey sich führen.

Das Hertzklopffen/ hat fast gleiche Vrsachen in dem das Hertz die aufsteigenden Dünste von sich zutreiben / durch starcke und geschwinde Bewegung / bemühet ist.

Der Magen thut weh/ weil er theils von bösen Feuchtigkeiten und insonderheit von der wässerigen Materie/welche Frau Patientin bißweilen durch erbrechen von sich giebet / beschweret / theils / von Blähunge und Winden distentiret wird.

Das Haupt ist wüste von denen auß den untersten Theilen des Leibes auffsteigenden Dünsten / welche wann sie condensiret werden fallen/ sie herab in den Nacken / Rücken / auff die Schultern/ Brust / rc. und verursachen daselbsten Schmertzen.

Die Wehtage welche sich hin und wieder bald in den Armen/ bald in den Beinen mercken lassen rühren vom Scharbuck her und confirmiren solches auch die Schmertzen im Zahnfleisch und Gaumen des Mundes.

Die Urin ist wandelbar/bald klar/ wan die Harngänge von den dücken und zähen Feuchtigkeiten verstopffet; bald dück und trübe / wann selbigs mit den Vrin vermischet worden.

Der rothe Sand aber rühret von einer verbrandten / gesaltzenen und weinsteinigten Tartarischen Materie. Der Schlaff ist nach Mitternacht besser als vorher / weil die Dauung des Magens alsdann schon geschehen/ vorher aber viel scharffe Dünste aus dem Magen ins Haupt steigen/ welche den Schlaff behindern: Die lassitudo oder Müdigkeit in den Gliedern entstehet von den bösen Feuchtigkeiten / welche in den Hypochondriis gesammlet / zugleich mit dem Geblüt durch die Blut und Lufft Adern in die eussersten Theil des Leibes und musculos sich ergiessen und dieselben beschweren.

Daß das Fleisch an den Armen und Beinen schlap oder welck wird und abnimmet / komt von Mangel guter Nahrung/ in dem kein reines/ gutes / gesundes/ sondern ein gesaltzenes / scharffes und zur Nahrung untaugliches Geblüt generiret wird.

Diesem allen nun zu remediren/ wird etwas schwer fallen / insonderheit bey so ferner Abgelegenheit / da man die Medicament erheischender Nothdurfft nicht ändern und einrichten / noch den Zufällen gebührend begegnen kan.

Wolte man aber bey dieser Frülings Zeit/ welche zur Curation am bequemsten ist/ und weil die Leibes-Kräffte noch in ziemlichen Stande seynd die Natur ingerendo, digerendo und egerendo das ihrige ver-

verrichtet/einen Versuch thun/ könte es meines Erachtens am füglichsten geschehen.

1. Das erstlich der Leib und das Geblüt wol gereiniget würde/ hierzu dienet daß man den laxirenden Rosienwein A. drey oder vier Tage nach einander gebrauche / und des Morgens nüchtern etwa 3. Stundē vor der ordinar Mittagsmahlzeit/ so viel als in ein mittelmäßiges Weinglaß gehet/ zu sich nehme: Da es nicht 2. oder 3. Sedes abgiebet/ kan man Nachmittage umb 4. Uhr wiederumb so viel davon einnehmen und essen etwa 2. oder 3. Stunden hernach etwas weniges an weichen gesunden Speisen.

II.

Hierauff kan man einen Tag ruhen und dann des folgenden Tages die Median am lincken / oder da Sie daselbst nicht wol zu finden wäre/ am rechten Arm öffnen / und nur ein wenig Blut lassen.

III.

Wann solches geschehen/ kan man hernach das verordente Säfftlein B. vierzehen Tage nach einander in sero lactis caprini folgender Gestalt gebrauchen.

Lasset ein Becherlein von Zinn machen/ welches 5. Untzen Wassers halten kan in dieses Becherlein giesset drey Leffel voll des Säfftleins B. in Ziegenwatke so viel daß das Becherlein voll werde / trincket es aus / und fastet darauff bis zu der ordinar Mittagsmahlzeit.

Des anderen Tages kan man anderthalb Becherlein voll Ziegenwatke uñ viertehalb Leffel voll des Säfftleins gebrauchen/ des dritten Tages 2. Becherlein voll der Watke und vier Löffel voll des Säfftleins einnehmē/ des vierten Tages drittehalb Becherlein voll Watke und fünfftehalb Löffel voll des Säfftleins außtrincken. Des fünfften drey Becherlein voll Watke und fünff Löffel voll des Säfftleins. Des sechsten viertehalb Becherlein voll Watke und sechstehalb Löffel voll des Säfftleins einnehmen.

Des siebenden Tages 4. Becherlein voll Watke und sechs Löffel voll des Säfftleins außtrincken. Des achten brauchet man wiederumb so viel als des siebenden.

Hernach fället man ab/ und brauchet des neunten Tages wiederum̃ so viel als des sechsten/ des zehenden/ so viel als des fünfften des elfften so viel als des vierten/ des zwölfften so viel als des dritten / des dreyzehendē so viel als des andern und des viertzehenden so viel als des ersten Tages.

Hierauff kan wieder der laxirende Rosien-Wein A. 3. oder 4. Tage nach einander als zu erst gebrauchet und also dieser Cur ihre Endschafft gegeben werden. Hiebey aber sind folgende Regulen wol in acht zu nehmen.

I.

Daß die Watke oder Molcken allezeit warm eingenommen und alle Morgen von frischer Ziegenmilch welche erst gemolcken / præpariret und zubereitet werde.

II.

Daß man bald nach eingenommener Watke von denen verordneten Magenküchlein C. drey oder 4. auffesse uñ da man einige Beschwerde im Magen oder Blähungen und Winde im Leibe empfindet / des Abends wann man sich wil zur Ruhe begeben von dem verordneten Magē und Windwässerlein B. zwo oder drey Löffel voll einnehmen.

III.

Daß man nach gebrauchter Watke nicht esse oder trincke / bis etwa 3. oder 4. Stunden passiret / auch nicht schlaffe / sondern mit gehen oder fahren sich ein wenig bewege.

IV.

Daß man die gantze Zeit über einer guten gesunden und mäßigen Diæt sich befleißige / alles meide was hart und schwer zu verdauen oder ein unreines böses Geblüt giebet / als Fleisch und Fische / welche im Rauch oder Lufft geträuget / in der Peckel gelegen oder sonst sehr gesaltzen / scharff und saur sind; Fleisch welches von altem Zugvieh ist / Schweinefleisch / Aenten / Gänse / Fische welche in stehenden faulen Wassern gefangen werden / insonderheit Ahl / Schleyen und dergleichen:

Was Blähungen und Winde verursachet als Weißkohl / Rüben / Erbsen / was sehr fett ist oder in der Pfannen mit Butter oder Oehl gebraten. Item rohes Obst / Aepffel / Birnen / Pfersigen / Gurcken / Kürbiß / Melonen / etc. etc.

Das Brodt soll wol außgebacken und ziemlich gesäuret seyn / auch mit etwas Fenchel / Aniß oder Garten Kümmel zugerichtet werden.

Weil der Magen schwach / kan die Frau Patientin allezeit bey dem essen ein gut Trüncklein Reinischen Wein gebrauchen und von der verordenten Essentz E. so viel darunter mischen daß es einen feinen bittern Schmack davon bekomme.

Sonsten kan sie ein gutes abgelegenes Bier zum ordinar-Tranck gebrauchen / doch wäre besser / daß sie folgendes Kräuter Bier bey wehrender Cur trincken möchte.

Thut die verzeichnete Species F. in einen Leinen Beutel / henget denselben in ein Viertel-Bier / welches erst frisch gebrauen ist / lasset es damit gähren / wann es vierzehn Tage alt ist / kan man davon trincken nach belieben / zwischen beyden Mahlzeiten

ten soll man sich des Trinckens so viel möglich enthalten.

Der Schlaff soll mässig seyn/ und nicht bald nach dem Essen/sondern etwa drey Stunden darnach geschehen: Der Mittags-Schlaff ist schädlich.

Der Leib soll täglich seine Reinigung und Abgang haben/ ist die Natur hierin säumig / kan man ihr mit erweichenden Speisen / als Spinat-Kohl/ guten Süpplein / gekochte Pruuellen / Pflaumen / Aepffeln und dergleichen zu Hülff kommen oder den laxirenden Rosienwein gebrauchen.

Diese Cur wird am bequemsten im Majo und angehenden Junio verrichtet/ da nicht allein die Kräuter / darauß der frische Safft genommen/ sondern auch die Ziegenmilch gut ist/ insonderheit wan man den Ziegen alle Abend / wann sie nach Hause kommen/ein Futter von Endivien / Saurampffer / Cichorien / Lactue / Erdrauch / Löffelkraut / Bornkresse/ Bachbungen und dergleichen frischen Kräuter vorgiebet.

Die Medicament müssen mit allem Fleiß præpariret und der laxirende Rosinwein / und die frischen Kräuter Säffte an einem kühlen Orte gehalten / fest zugebunden und wol verwahret werden.

Die Bereitung derer Medicamenten ist wie folget.

Vinum passulatum laxativum. A.

℞. *Passul. min. diligent. lot. & à sordib. repurgat.* ℥iiijß. *Contund. in mortar. lapid. ut F. q. pasta. add. Crem.* ♀*ri albiss.* ℥ß. *Aq. fluviat.* ℔iiijß. *Coq. ad remanent.* ℔iij. *In colatur. serventiss. infund. Fol. sen. s. st.* ℥i. *Cinam. acutiss.* ʒiij. *Stent. in insus. loc. tepido per H. VII. postea filtrent. per chart. emporet. D. in vitro. S. laxiren*der Rosinwein.

Succi depurati. B.

℞. *Succ. recent. express. Cochlear. Nasturt. aquat. Bekabung. ana* ℥x. *Fumar. Endiv. Cichor. acetos. ana* ℥iiii

Præcip. c. succ. citr. recent. express. q. s.

Filtrent. per chart. emporet. D. in vitro.

S. Säfftlein.

Rotulæ stomachales. C.

R. *Spec. aromatic. rosat. recent. dispensat.* ʒiii. *Diarb. Abbat.* ʒiß. *sacch. albiss. in aq. Cinam. solut.* ℥iiijß. *M. F.*

Rotulæ majores asperg. Ol. Cinam. in aq. Cinam. solut. gt. XIII. M. D. ad scatul. S. Magen-Küchlein.

Aqua Stomachalis carminativa. D.

℞. *Aq. cort. aurant. c. vin. malvat. destill.* ℥iiij. *Cinamom.* ℥iii. *Zedoar.* ℨii. *spir. cort. citr. gt. XV. Mastich. gt. XIII. M. D. in vitro. S.* Magen und Windwässerlein.

Essentia E.

R. *Essent. absinth.* ℥i. *Citr. Cochlear. nastur ana* ℥ß. *M. D. in vitro stricti Orificii. S. Essentz.*

Species pro Cerevisiâ Medicâ F.

R. *Fol. recent. cochlear. Miiii. Nasturt. Miii. fumar. meliss. ana Miiß. Rad. Cichor.* ℥iii. *scorzonar.* ℥ii. *Caryophyllat.* ℥i *Cort. tamarisc. fraxin. ana* ℨiß. *rad. capp.* ℥i. *Incis. & conquass. D. in charta. S. Species* zum Viertelbier.

EPISTOLA XV.

De complicatis quibusdam affectibus

In Muliere gravidâ.

UXorem meam, Excellentissime Vir, Fautor & Amice honorande, quoties utero concepit, multis iisque gravissimis symptomatibus affligi, jam pridem nosti: Nunc eadem fermè repetunt, cùm tamen ante conceptionem nihil horum senserit, satisq; valida & sana nobis visa fuerit; Sie klaget über grosse Angst und Bangigkeit/bald vergehet ihr das Gesicht/ oder siehet alles verdoppelt an/ darauff ein überlautes Schlucken und Aufffstossen des Magens / erstarren des gantzen Leibes/und Krümmin der Daumen Finger und Zehen an den Füssen / neben Erkaltung aller Glieder erfolget/welches durch viel reiben rupffen/ räuchern und zuruffen endlich vergehet/ vor Erstarrung der Glieder/ gehet bißweilen ein delirium vorher / und verneinet lachend / daß sie kranck sey / fänget auch wol an lieblich zu singen / wird so starck/ daß sie sich im Bette auffrichtet und davon lauffen will/ daß man genug an ihr zu halten hat.

Der appetit verlieret sich alsdann gantz und gar / also daß sie ohngezwungen nichts an Speise zu sich nimmet / klaget über groß Hauptweh und Mattigkeit: Sæpè etiam strangulatione uteri gravissimè afficitur, quæ tamen etiam extra gestationis tempus ipsi non est infrequens.

Consule quæso in medium, amicissime Fautor, & Conjugem molestissimis hisce corporis affectibus, me animi angore libera. &c.

Amplissime & Consultissime Vir,

AMice & Fautor observande, Literas tuas sub crepusculum hesterni diei, ex Hortolino meo redux, rectè accepi, respondere autem ad interrogata, solidè quidem, ob ardua quædam publico nomine expedienda prohibeor; Ne tamē desideriis

desideriis tuis deesse videar, breviter hæc habe:

Caussam omnium quibus Conjux tua affligitur morborum & symptomatum esse colluviem vitiosorũ humorum tempore gestationis in utero cumulatorum vel exinde constat, quod reliquo tempore, quo gravida non est, ab insultibus istis, planè immunis degit: Neque enim omne quod apud gravidas detinetur mensium, in fœtus alimentum abit, sed multum ex eo unà cum vitiosis humoribus, qui aliàs cum mensibus evacuari solent, remanet & in corporibus quibusdam præcipuè cacochymicis, malignitatem contrahit, unde varia & sæpè horribilia excitantur symptomata.

Sic in Conjuge Tuâ, quoties ex sentinâ illâ retenti Sanguinis menstrui, vitiosorumque humorum, vapores maligni per arterias ad cor feruntur, angustiam & lipothymiam pariunt, cùm per venas & arterias, quæ ad cerebrum tendunt vel etiam per Oesophagum ex ventriculo caput adscendunt, distendendo membranas cerebri dolorem faciunt, in nervos opticos effusi, oculorum caliginem, visusque hallucinationem inferunt, vellicando autem principium nervorum epilepsiam excitant & convulsiones, maximè in manuum pedumque digitis, ubi nervi desinunt: Sic quando in totum corpus sese diffundunt, rigiditatem inducunt & frigus ob Spirituum influxum quodammodò interceptum.

Delirium quod præcedit, ab iisdem vaporibus caput petentibus, spiritusque animales turbantibus & lædentibus, dependet, qui ipsi & risum excitant, quatenus in thoracis membranas sese insinuantes, easdem svaviter vellicant, sicut enim alias, si latera digitis leniter contrectétur & titillentur, risus suboritur: Ita & simile quid â vapore membranas illas svaviter vellicante, accidere potest.

Suffocatio ab utero, rara quidem est prægnantibus, ob caussas â Roderico de castro lib. 2. de morbis mulierum capit. 1. adductas; Interdum tamen & has exercet, si corpore fuerint cacochymico & si pravi humores, post conceptionem in corpore retineantur, id quod in Conjuge tua factum, multis indiciis constat.

Ciborum fastidium & in appetentia excitatur, dum melior sanguinis pars in alimentum fœtus absumitur, sequior autem relinquitur, quæ ut & vitiosi humores in utero & venis retenti, vapores ad os ventriculi mittunt & pars eorum ad id confluit, ejusq; temperiem evertit, eique malam & vitiosam qualitatem imprimit, unde non solùm appetitus concidit, sed etiam irritatâ

catâ facultate expultrice, singultus suboritur.

Vides itaque mi Amice, omnia illa symptomata, quæ Conjugem tuam premunt, haud aliunde, quam â vitiosis humoribus in utero potissimum cumulatis, maximè verò â vaporibus inde elevatis procedere, prout illi in diversas partes diffunduntur, earumque actiones lædunt. Nec mirum hoc videri debet: Est enim uterus, ut habet Archigenes, vel sexcentarum calamitatum causa.

Cæterum quid in hac malorum syndrome, sperandum metuendum ve sit, ipse facilè despicies, factâ collatione inter morbum & vires. Equidem ut ut ancipitem eventum prævideam, non omninò tamen desperandum censeo, modò laboranti naturæ idoneis medicamentis tempestivè subveniatur & cum ipsâ morbi caussam, nunc quidem ob metum abortûs aggredi, vitiososq; humores expurgare non liceat, id interea agendum, ut vaporum adscensus inhibeatur, malignitas corrigatur, symptomata urgentiora mitigentur & vires quantum possibile conserventur: Commodè hoc fiet, si quam diu prægnans est ægra, singulis vel alternis matutinis pulvisculi sequentis tantillum assumat:

℞. *Magister.* ☾ ʒj.
coral. rubr.
perlar. ana ℈j.
Corn. Alcis absq; △ *calcin.*
Corn. Cerv. phil. calcin.
Facul pæon.
Lapid. Carpion pr. ana ℈ii
M. F. pulvis.

Vehiculi loco sit talis aquarum mixtura:

R. *Balsam. embryon.* ℥iii
Aq. Epilept. Lang. ℥ii
carbunculi
flor. tiliæ
lil. conv.
cerasor. nigr. ana ℥i
Spirit. lil. convall.
tiliæ ana gt. XXV.
Misce.

Vesperi sub horam somni delibet Rotulas:

R. *Extr. Pæoniæ* ℈is
calam. arom. ℈j
Margarit. præp. ℈j
Coral. rubr. pr. ℈is
Sem. Coriand. acet. pr. ℈iiii
Mastich. elect. ℈i
Sacch. albiss. in. aq. pæon. solut. ℥iiiss.
M. F. s. a. Rotulæ asperg.
Ol. still. carvi
fœnicul.
nuc. Moschat
ana gt. vii.
Misc.

Ingruente paroxysmo epileptico vel Hysterico exhibeantur guttæ XV. Tincturæ quam mitto ex liquore convenienti vel mixturâ supra descripta. Umbilico autem instilletur tantillum olei ♃is.

Mem-

Membra rigida illinantur unguento nervino Augustanorum vel oleo lumbricorum terrestrium composito, additis guttulis aliquot olei stillatitii salviæ & rutæ.

Capitis dolorem mitigabit Ceratum meum Cephalicum alutæ inductum, frontique & temporibus applicatum.

Ventriculus roboretur Balsamo fœniculi Hartmanni & aquâ meâ stomachali.

Singultum compescet extractum ligni aloës in aquâ Cinamomi solutum; Extra pannus Coccineus vino Malvatico probè imbutus, applicetur, idque actu calidè & repetitim.

Post partum, quem facilem felicemque jubeat Vitæ dator & author DEus, omni curâ incumbendum ut rectè satisque fluant Lochia, quod ni fiat, præmisso Enemate convenienti exhibeatur essentia mea uterina cum castoreo, vel quod in multis salutare deprehendi, sperma ceti ex cerevisiâ calidâ.

Interea & suffitus, evaporationesque instituantur, quibus humores crassi attenuentur, vasorumque orificia aperiantur: Postmodum humores vitiosi cùm in toto, tum in utero cumulati, per vices evacuentur & Cacochymia emendetur, quod ipsum quâ methodo quibusque remediis fieri possit ac debeat, quamprimum me monueris, docebo. Interea vale & spe bonâ animum erige. Scribo Colbergæ d. XV. Decembris Anno M. DC. LXIV.

T.

omni studio & fide

B. Timæus von Guldenklee.

EPISTOLA XVI.

Continens monita quædam in partu & post partum observanda.

Hochgeehrter Herr 2c.

Aus dessen Schreiben vernehme ich/ daß Er wegen seiner Eheliebsten/ derer Gebuhrtzeit heran nahet/ nicht wenig bekümmert ist und zu wissen begehret / was in und nach der Gebuhrt auff begebende Fälle zu thuen und zu brauchen sey:

Berichte hierauff kürtzlich:

I.

Wann die Zeit der Geburt verhanden/ welches aus dem Weh und Schmertzen so sich vom Nabel an bis unten an die Schaam und am Rücken mercken lassen/ abzunehmen/ soll man der Gebährerin von dem verordneten Wässerlein mit dem Buchstaben A. gezeichnet 2. oder 3. Löffel voll eingeben und den Leib vom

vom Nabel an bis zu der Schaam/ wie auch die Schaam selbsten uñ die Creutze am Rücken mit dem verordneten Oel B. fein warm schmieren und mit der Hand wol einreiben.

II.

Würde die Frucht nicht abgehen/ kan man der Gebährenden von dem verordenten Pülverlein C. drey Messer-Spitzen voll in einem Becherlein voll Spanischen Wein/oder in einem warmen Süplein von halb Melissen Wasser und halb Rheinischem Wein/mit ein wenig Saffran/ Muscatenblumen und Zucker zugerichtet eingeben.

Da es sich zutrüge/daß die Gebuhrt noch nicht abgehen wolte/ kan man dieses Pülverlein noch einmahl/ auch da es nöthig zum dritten und viertenmal gebrauchen.

Unterdessen soll man etliche Tröpfflein Birnstein-Oehl in den Nabel streichen/ und lassen die gebährende an Biebergeil riechen.

Etliche halten das Schlangen Fett vor ein bewehrtes Mittel/ so man ein wenig davon in den Nabel streichet und ein Stücklein rothen Scharlach darüber leget auch pfleget der Scharlach allein auff den Nabel geleget/ gut zu thuen.

Wann die gebährende kein Weh mehr fühlet/ soll man ihr ein wenig Milch und Honig fein warm eingeben. Tormina enim hinc orta facultatem expultricem stimulant.

Wann nichts helffen will soll man das Clystir mit dem Buchstaben D. gezeichnet/ appliciren lassen/ Ich habe es zum öfftern wann man gantz verlohren gegeben/ gut befunden.

So wird auch durch das Niesen die Geburt wol befördert/ zu dessen Erweckung kan die Gebährerin von dem Pülverlein E. ein wenig in die Nasenlöcher ziehen/ und so lange darinnen halten/ biß sie beginnet zu niesen.

III.

Wañ die Gebährerin sehr schwach und kraffloß ist/ soll man ihr von dem Krafftwässerlein F. etliche Löffel voll eingeben/ und ein wenig Confection Alkermes darunter mischen: Auch soll man ein Tüchlein in aquâ nostra apoplecticâ Heroicâ naß machen/ und die Frau daran riechen lassen: Auff die Pulß soll man ein wenig Ruß von fichtenem Holtz mit Weineßig vermischet binden/ muß aber wol unter einander gerühret werden/ daß es wie ein Teig werde.

IV.

In der Geburth soll die Hebamme fleissige Achtung geben/ daß sie die nach oder affter Geburt gewinne/ dañ so dieselbe stecken bleibet/ kan es viel schwere Zufälle/ bißweilen gar den Tod verursachen. Derowegen soll die Wehmutter allen Fleiß anwenden/ daß sie die Nachgeburth mit der Hand fasse und herauß ziehe/ muß aber

aber gar behände und gemachsam damit umbgehen/ damit die Mutter nicht verletzet werde. Da solches nicht angehen will/ soll die Gebähren de ein wenig von dem Niesepulverlein E. in die Nasenlöcher ziehen und kurtz hernach oder zuvor ein halbes Quintlein von dem Pülverlein G. in einem Süpplein von Melissenwasser und Rheinischen Wein/ mit Saffran zugerichtet/ fein warm einnehmen.

Eusserlich soll man Beyfuß in blanckem Wein gekocht/ so warm als es zu erleiden/ über den gantzen Leib vom Nabel an biß auff die Schaam legen und da es nöthig den Brauch des Pulverleins G. repetiren.

V.

Wann das Kind durch GOttes Gnade zur Welt gebohren ist/ soll man die Mutter in ein bequehmes warmes Bette legen/ und den Leib mit dem Oehl B. fein warm schmieren/ wie auch unter den Rücken und die Creutze/ geben ihr ein wenig von dem Krafftwässerlein F. oder sonst ein gutes warmes Süpplein/ darinnē ein frisches Ey zertrieben sey: Auch soll sie sich hütten daß ihr keine kalte Lufft in den Leib ziehe/ wodurch das Geblüth erstarret/ verhalten/ große Schmertzen und andere Ungelegenheiten verursachet werden.

Vor wolriechenden lieblichen Sachen muß sie sich hütten/ damit keine Aufssteigen der Mutter dadurch erwecket werde.

VI.

Würde nach der Gebuhrt das verhaltene Geblüth zu wenig oder gar nicht abgehen/ soll man der Kindbetterin alle Morgen von dem Pulverlein C. drey Messerspitzen voll in einem Süpplein von Melissen und Rheinschen Wein/ mit ein wenig Saffran zugerichtet/ eingeben; des Abends aber soll sie von dem Wässerlein H allezeit drey Löffel voll einnehmen/ nichts anders darauff trincken sondern damit einschlaffen. Will es nicht verfangen/ muß das Clystir D. appliciret werden/ wiewol es besser daß solches auch fort im Anfang geschehe/ insonderheit so Verstopffungen des Leibes verhanden.

VII.

Wann das Geblüth nach der Gebuhrt gar zu starck gehet/ kan man der Frauen von dem anhaltenden Pülverlein I. des Morgens nüchtern in einem warmen Süpplein von rothen Wein und Wegbreitwasser/ drey Messerspitzen voll eingeben/ nach Mittage aber und des Abends kan sie von der Emulsion K. trincken/ nach dem es nötig. Alles was hitzig und scharff ist/ muß sie meiden/ sich nicht viel bewegen/ sondern im Bette fein still liegen. Eusserlich soll man das Unguentum Comitissæ aufflegen.

VIII.

Vor das Nachweh soll man der Frauen von dem Pülverlein L. in einem warmen Bier oder Wein Süplein ein wenig eingeben und den Leib zum offtern mit dem Oehl M. fein warm schmieren/ mit der Hand wol einreiben und ein warmes duppeltes Tuch darüber legen. Da das Weh nicht nachlassen wolte/ muß ein Clystir von Camillen/ Dille Fleischwurtzel/ Päppel/ Poley und dergleichen appliciret werden.

IX.

Vor das Aufsteigen der Mutter kan man ein wenig Schwalbenwasser eingeben oder Haberkümmel und Biebergeil zu Pulver gestoßen in warm Bier gebrauchen/ insonderheit so die Frau zugleich Nachweh und Schmertzen im Leibe empfindet. Auch ist das Pülverlein C. hierzu nicht undienlich.

X.

Wenn das Kind sehr schwach zur Welt gebohren wird / soll man ein wenig Muscatenbluhmen oder Näglein im Munde kauen und dem Kinde den Athem eynblasen / auch kan man ihm etliche Tröpfflein von der Mixtur N. welche ich offters sehr gut befunden/ auff die Zunge geben/ und die Puls Adern und Nasenlöcher mit dem Balsam O oder Schlagwasser P. bestreichen/ und das Kind mit warmen Wein oder Bier / darinnen ein wenig Kümel auffgesotten ist/ waschen oder nur ein Tüchlein darinnen naß machen und dem Kinde fein warm ümbschlagen.

XI.

Schließlich ist hieben zu erinnern daß man vor allen Dingen eine gute erfahrene und hertzhaffte/ bescheidene Wehmutter oder Hebamme zur Hand habe / welche auff begebende Fälle / wenn das Kind nicht recht gekehret ist/ demselben zu Hülffe kommen/ anders wenden und zur Geburt befördern könne :- Wie aber solches zu verrichten/ ist zu weitläufftig allhier zu beschreiben/ die Erfahrung und gute Handgriffe / müssen nechst GOtt / hierin das beste thuen/ etc. etc.

Descriptio Medicamentorum.

R. *Aq. Cinamom.* ℥iij
Melissæ
Hyster. Mynsicht.
Arthemisiæ ana ℥i
Spirit. Meliss. gt. xxv.

M. D. in vitro.
S. Wässerlein A.

***

R. *Ol. lil. alborum* ℥iii
amygd. dulc.
Cheirin. ana ℥i.

M. D. in fictili
S. Oehl B.

R. Myr-

* * *

℞. *Myrrhæ purisſim.* ʒ ß
Succin alb. præp.
Ariſtoloch. rotund.
Dictamn. albi
Borracis
Caſſiæ ligneæ acutiſſ.
Croci oriental.
Apic. flav. lil. albor.
ana ℈ i
M. F. pulvis.
D. ad ſcatulam.
S. Pülverlein. C.

* * *

℞. *Herb. parietariæ*
branc. urſin. ana m i.
Flor. Chamæmel.
Melilot. ana p. iii.
Rad. altheæ ʒ vi
lil. albor. ℥ ß.
Sem. aniſi. fænicul. ana ʒ ii
Agarici trochiſc. in petia ligat ʒ iii
Inciſa & conquaſſata coqv. ex s. q. aq. ſimplic.
℞. *Colaturæ* ℔ i
Elect. hier. picræ ℥ i
Catholic. ℥ ß.
Ol. lil. albor. ℥ ii
Sal. gemm. ʒ iii.
M. F. Enema
S. Clyſtir D.

* * *

℞. *Sem. nigell. lolii*
Rad. Helleb. albi
Summit. majoran.
Flor. lil. convall. ana ℈ i
Caſtorei ℈ ß
M. F. pulvis ſubtilis:
D. in pixide lignea.
S. Nieſepülverlein E.

* * *

℞. *Aq. noſtr. cordial. calid.* ℥ ii
Carbunculi
borragin.
flor. tiliæ ana ℥ i
Aq. Meliſſ. ℥ is
Cinam. c. florib. borrag. deſtill. ℥ ii
M. D. in vitro
S. Krafftwäſſerlein F.

* * *

℞. *Ariſtoloch. rotund.*
Trochiſc. de myrrha
Dictamn. Cretici
Caſſ. lign. acutiſſ.
Borracis ana ℈ is
Caſtorei
Croci ana ℈ i
Ol. ſtill. ſuccin alb. gt. xv.
M. F. pulvis
D. in ſcatulam.
S. Pülverlein. G.

* * *

℞. *Aq. Hyſter. Mynſicht.* ℥ iii
Cinamom. ℥ ii
Meliſſ.
Arthemiſ. ana ℥ i
Zedoariæ ℥ is.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein H.

* * *

℞. *Rad. tormentill.*
Terræ ſigillat. ſtrigens.

Corn. cerv. usti prep.
Coral. rubr. prep.
Boli Armen.
Mastich.
Tragacanth. albiss. ana ℈ß

M. F. pulvis subtilis
D. in scatula
S. Anhaltendes Pülverlein I.

***

℞. *Amygdal. dulc. excort. non rancid.* ℥ij
Sem. 4. frig. major excort. ana ℥i
Aq. sangvinariæ ℥iij
folior. quercus
tormentill. ana ℥ii

M. F. Emulsio.
add.

Corn. Cerv. ust. prep. ℈ij
Corall alb. prap. ℈j
Spirit. fragorum gt. xxv.

M. D. in vitro.
S. Emulsion K.

***

℞. *Sem. Seseleos* ʒii
cumini
anethi
Carui ana ℈is
Cort. aurant.
Rad. Zedoariæ
galangæ ana ℈ii
Croci oriental. ℈is.

M. F. pulvis
D. in scatula.

S. Pulver vor das Nachwehe. L.

***

℞. *Unguent. nostr. anodyni* ℥i
Ol. chamæmel.
anethi
Rutæ ana ℥ß.
Ol. stillat. carui
cumini
bacc. lauri ana gt. IX.

M. D. in fictili.
S. Oehl M

***

℞. *Aq. vitæ Anglic.* ℥i
Confect. Alkerm. ℈is
Misc. exactissime

D. in vitro.
S. Mixtur N.

***

℞. *Aq. nostr. cordial. odorat.* ℥ii
apoplectic. Heroic. ℥i
Spirit. flor tiliæ
rosarum
rubi Idæi ana gt. xi.
Ambræ gryseæ gr. iiij.

M. D. in vitro.
S. Wolriechendes Hertz und Schlagwasser O.

R. Ol.

℞. *Ol ſtillat. roſar. ver. gt. xiij*
citri
Cinamom
ana gt. IX.
Maceris gt. vii
Ambræ gryſeæ
Moſchi orient.
ana gr. v.
ſtyrac. calamit.
Balſam. Indic. ana ℈ii
Ol. nuc. Moſchat. per expreſſ. fact.
℥iii
M. F. Balſamus
D. in pyxide.
S. Balſam P.

EPISTOLA XVII.

De præſervatione morborum generali & in Specie Hydropis.

Magnifice Domine

UT ſuus corpori conſtet vigor, morboſiq; quantum in artis poteſtate eſt, prævertantur inſultus commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, ſordes primis viarum communium partiumque viciniarum latebris adhæreſcentes, eluere; quodut citra moleſtiam fiat, aſſumantur pilulæ meæ ſecretiores, eo qui ſacer eſt, ſeptenario ſcilicet numero, & quidem ſub decubitum tribus circiter à cæna frugali horis; ſic ſi quid vitioſi humoris cumulatum fuerit (cumulatur autem ob viſcerum dyſcraſiam & diætæ errores quotidie) ſenſim & ſine virium jacturâ evacuabitur, fomesq; cùm aliis morbis, tum Cacochymiæ, metuendoq; exinde hydropi blandè ſubducetur. Quod ſi penitiori receſſu ſubſiſtentes humores electivè qnandoque eliminare placuerit, egregiè ſpero, conferet diakermes meum ſolutivum, eo quem in pharmacophylacio præſcripſi modo, aſſumtum: Rectiſſimè autem hoc fiet paullo ante æquinoctium vernum, cùm Sol arietem ingreditur, & in autumno cùm librā petit.

II.

Cùm humores ſeroſi potiſſima Hydropis, à quo ſibi metuit Magnificus Dominus, cauſa, optimè per ſudores evacuentur, proderit nonnunquam aliquid ex Diaphoreticorum cenſu aſſumere, & ſub lecto, vel quod commodius in Laconico paullulum ſudare: ſimplex & paratu facile, at nulli ſecundum eſt illud Cratonis, quod ex raſura Cornu cervini & Rob Sambuci componitur. Efficacior tamen noſtra hæc eſt mixtura.

℞. *Aq. bacc. Sambuci ℥iij*
Theriacal. noſtr. ℥ß
Pulv. nr. Diaphoretic. ℈i
Spir. Sambuc. gt. XXI. M.

Quod ſi ſpontè quandoq; ſudores erumpant, horis præſertim matu-

tutinis, non sunt reprimendi, sed tegumentis & stragulis prolectandi, postmodum totum corpus linteis calidis probè abstergendum.

III.

Interea & viscera subinde roboranda: Ventriculo gratum est vinum Rhenense absinthites vel enulatum sub pastu delibandum; jejuno prodest Elixir nostrum stomachale viginti circiter guttularum mensurâ ex jusculo carnium non pingui sorbillandum: Dormiturus aquam nostram stomachalem degustet, quæ & flatus discutit, adscensumq. vaporum reprimit. Epati intybacea sive cichoracea, quocunque modo assumpta, prosunt. Lieni quæ ex ♂e parantur & maximè Tinctura; Omnibus deniq; Essentia mea hypochondriaca & destillatum ex succis.

IV.

Cæterùm & diætæ habenda ratio: Pulchrè quidem Celsus: Homo sanus & qui suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet neq; aliptà egere: Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri esse, modò in urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere; siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit: Prodest interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò id ipsum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio esse, interdum se ab eo retrahere, modò plus justò, modò non amplius assumere, bis de die potiùs quàm semel cibum capere; Cavendum tamen ne in secundâ valetudine, adversæ præsidia consumantur: Sed obstat neutri corporis decidentia, & operationes necessariæ à quibus alienum esse officii prohibet gravitas: strictius itaque hic agendum.

Aër si serenus sit & temperatus, benè est: Si qualitatibus seu primis seu secundis aut occultis peccet, vitariq, nequeat, corrigendus. Frigidum & humidum ut & crassum nebulosũ malignumq; ignis emendat, calidũ & siccũ aqua temperat & ex frigidis humentib9 excitat9 vapor.

Majus momentum est in victu: Cibus sit boni succi & facilis coctionis, non crassus, viscidus & lentus, nec aëre aut fumo siccatus vel muriâ maceratus; Vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes suillæ, anserinæ, anatinæ & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia qualia sunt pisa, rapa, brassica, poma, cucumeres, melones &c. Pisces rariùs veniant in usum & imprimis testacea. Cibi condiantur modico aromate & sale non multo. Pot9 sit cerevisia melioris grani, sufficienter cocta & benè defecata; Vina nocent dulcia, recentia & crassa

crassa; prosunt Rhenana, annotina magis quam horna.

Somnus septem non sit productior horis, nec, si licet, brevior, isq; nocturnus, cui si quid decesserit, de die compensetur sed paullò remotius à pastu. Sub decubitum ut vestes, sic & curæ exuantur & quicquid tetricum est vel morosum aut arduum. Etenim qui meditabundi ad somnum se componunt, inquietè dormiunt.

Alvus & vesica quotidie deponant, segniores artis operâ excitentur.

Corporis exercitia adeò sunt necessaria, ut sine his ægrè subsistat sanitas: Est enim motus quasi flabellum quo calor nativus excitatur, augetur & conservatur, vapores & excrementa discutiuntur & per cutis spiracula eventilantur, unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conservationẽ, caloris nativi limam, virium roborationem, juventutis debitum & senectutis gaudium dixit. Sint autem exercitia omnia moderata nec cibum sequantur sed præcedant.

Eadem & affectionum animi est censura; Amicissimum naturæ est gaudium si moderatum sit, utpote quod cor & spiritus totumque corpus recreat; nocet nimium, quo dissipantur Spiritus. Ira autem, mæror, tristitia & metus nocentissimi affectus sunt, & propterea, quantum possibile, devitandi. Sed explicatius de his in Consilio meo diætetico, cujus editio, nisi quid intervenerit, brevi maturabitur. Intereà in cõspectu sint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQVALES, COENA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQVIDI, DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QVÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QVID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQVENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA VIDEBITVR MINVS INDIGERE CIBO.

VII.

CIBVS NON DEGLVTIATVR, QVIN PRIVS IN ORE PROBE MASTICETVR.

VIII. NUL-

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QVOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQVIRUNTVR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QVAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQVI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QVOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS, VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CVI SIT LAVS ET HONOR IN SECVLA.

DE-

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quas titulus libri hujus ultimi promittit descriptiones, hæ sunt:

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem casuum Medicinalium inter alias medicamentorum compositiones, aquas ex diversis vegetabilium partibus, radicibus nimirum, foliis, floribus, seminibus, lignis, corticibus &c. simul mixtis, artificiosè eliciendas proposuimus; Nunc etiam nonnullas ex singulis plantarum partibus seorsim destillandas, breviter describemus, cùm & hæ usum in medendo habeant haud contemnendum, duratione autem odore & sapore reliquas fermè superent.

Ex Herbis calidis paratur.

I.

AQUA CEPHALICA.

R. Fol. betonic. Salviæ
primul. veris
Rorismarin. Majoran.
Euphrasiæ, Meliss.
Hyssopi, Origani
Chamæpytheos
Serpilli, thymi
Ocymi ana mj.
Incis. & conquassat irrorentur.
spirit. vini rectificat. ℔ij.
postridie affund.
Vini Malvatici ℔i. vi
Aq. betonic. Meliss. ana ℔j
stent in infusione per triduum, postea distillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. Herb. Chelidon. Majoran.
fœnicul. betonic.
Euphras. fumariæ
rutæ, salviæ
Rorismarin. Meliss.
pimpinell.
ana Mi.

Incisis & conquassatis
affund. Roris majalis ℔vi.
Vini Malvat. ℔iiii.
Mixta destillentur.

3.

AQUA PECTORALIS.

 R. Herb.

℞. Herb. veronic. ſcabioſ.
praſſii albi
Cardui benedicti
Nicotianæ
Chærefolii
tuſſilaginis
betonicæ
fœniculi
Salviæ, Hyſſopi
Rorellæ
pulmonar. maculos.
ana Mi.

Conquaſſata macerentur in Hydromel. Lithuan. ℔x.

per triduum, poſtea deſtillentur, &c.

edulcorentur Sacchar. cand. albi ad placitum.

4.

AQUA CORDIALIS.

℞. Fol. Meliſſ. Ocymi
ſcordii Card. bened.
Cardiac. Scabioſæ
Caryophyllatæ
Balſamitæ
Verbenæ, bugloſſ.
ana *Mi.*

Inciſis & contuſis affund.
Vini *Malvatici* ℔vi

Aq. Card. bened.
bugloſſ. ana ℔i

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur

5.

AQUA STOMACHALIS.

℞. Fol. Menthæ hortenſ. rub.
Balſamicæ ana *Mij*
betonic.
baſilici. ana *Mj*
abſinthii pontici
vulgaris
ana *Miſ*
Roriſmarin *Mij*

Inciſis & conquaſſatis affund.

Spirit. bacc. Juniperi ℔iij

Vini Rhenani ℔*vij*

Digerantur in B. *M.* per biduum.

poſtea deſtillentur.

6.

AQUA EPATICA.

℞. Fol. agrimon. ſ. Eupator.
Chamædryos
Veronicæ
abſinthii
Capill. ♀is
Marrubii albi
Card. bened.
Epaticæ

Cuſcutæ, Chamæpytis,
roriſmarin. ana *Mi.*

Minu-

Minutiſſimè inciſa & conquaſſata deſtillentur cum vino abſinthite.

7.

AQUA SPLENETICA.

℞ Scolopendr. tamariſc.
Cuſcut. fumar.
Capill. ♀is, Cereſol.
Abſinth. polytrich.
Chamædryos.
Naſturt. Cochlear.
bekabung. ana M j.
Vini chalybeat ℔vi
Aq. Meliſſ. fumar.
ana ℔i

Stent in digeſtionem B. M. per diem & noct.

poſtea deſtillentur.

8.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Herb. Veronicæ
Capill. ♀is
polytrich. aurei
Cerefolii
Saxifragiæ
betonic. Roriſmarin
petroſelin. Eryngii
Heder. terreſtris
Ononidis
Chamædryos
Filipendulæ ana Mj

Inciſis & conquaſſatis aff.
Aquæ betulæ ℔vi
vini Hiſpanici ℔iiij

Macerentur per biduum.

poſtea deſtillentur.

9.

AQUA HYSTERICA.

℞. Fol. arthemiſiæ
meliſſ. menthæ
matricar. pulegii
betonic. leviſtici
Calaminth. rutæ
Roriſmarini
Agrimon. veronic.
Chamædryos
Mercurial. ana Mj.

Inciſa & contuſa irrorentur aq. vitæ mulier. q.s. affund.

Aq. arthemiſ. ℔iiij
Meliſſ. menthæ
ana ℔iſ

mixta deſtillentur.

10.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Fol. Chamæpyth.
Chamædr.
Hyperic.
Veronic. Agrimon.
Cerefolii Meliſſ.
Roriſmarin
betonicæ

primulæ veris
arthemisiæ
serpilli ana mj

Incisa & contusa aspergantur.
Spirit. vin.
♀isat. ℔ii
postea affund.

Aq. Ivæ arthetic. ℔iii
meliss. arthemis.
ana ℔ij.

Stent in infusione per biduum, postea destillentur.

Ex Herbis frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. Fol. recent. lactucæ
plantagin.
portulac.
acetosæ
Endiviæ
Nymphex
ana Mvj.

Exprim. succus & destilletur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. Fol. portulac.
tussilagin.
altheæ
Scariol.
Capill. ♀is
Intybi majoris
Nymph. ana miij

Incisis & conquassatis affund.
Aq. heder. terrestris
tussilaginis
portulac. ana ℔iij.

Mixta destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. Fol. recent. acetosell.
Endiviæ
Nymphex
taraxaci
scariolæ
violariæ
fragariæ
borragin.
bugloss.
ana miij.

Exprimatur succus & destilletur ex vasis vitreis.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. Fol. recent. intybi major. Miiij.
acetos. portulac.
lactuc. malvæ
Spinach. ana Miij

Exprimatur succus & destilletur.

5.

AQUA HEPATICA.

℞. Fol. recent. acetosæ
fragariæ
violariæ
Asparagi

Hepatic.

Hepatic. Nobil.
Endiviæ
Cichorij.
lactuc.
portulac.
Taraxaci ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

6.

AQUA SPLENETICA.

R. Fol. fragariæ
portulacæ
Capill. ♀is
fumariæ
Cichorii
Endiviæ
lactuc. ana Mij.

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. fumariæ ℔v.
Cichorii ℔ij
aperitiv. noſtr. ℔j.

Mixta deſtillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA

R. Fol. fragariæ
Nymphææ
parietar.
acetoſæ
portulac.
Cichorii
plantagin.
lactuc. ana Miij

Inciſis & contuſis affund.

Aq. betulæ ℔x.

Mixta deſtillentur.

Ex Floribus calidis,

1.

AQUA CEPHALICA.

R. Flor. anthos, lil. convall.
lavendul. Salviæ
Stæchad. Arabic.
Cheiri, betonic.
pœon. tunic.
primul. veris
tiliæ, majoran.
ana Mij.

Inciſis & contuſis affund.

Vini Malvatic. ℔x.
Aq. lavendul.
lil. convall. ana ℔j

Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

R. Flor. Scabioſæ, Salviæ
betonic. Hyſſopi
pulmonar. maculoſ.
tuſſilaginis
Meliſſæ, anthos
ana mij

affund. Hydromel.
Lithvanic. ℔x.

Mixta deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

R. Flor. Calendul.
scabios.
Melissæ
tunicæ
borragin.
bugloss.
lil. convall.
Hyperic. ana Mij.
affund.

Vini Malvatic. ad eminent.
4. digitor.

Macerentur per triduum, postea
destillentur.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. Flor. betonic.
anthos
Salviæ
lavendul.
Chamæmel. Roman.
ana Mij
Menthæ Miij
meliss. Mij.

Mixta & conquassata destillentur cum vino Hispanic. vel Hungaric. q. s.

5.

AQUA EPATICA.

℞. Flor. Epatic. Nobil. Miiii.
Sambuci, lupuli
Salviæ, Centaur, min.
ana mij
affund.

Vin. Rhenan. absinthites
q. s.

Macerentur in loco tepido
per Hor. vii. postea
destillentur

6.

AQUA SPLENETICA.

R. Flor. genistæ
Hepaticæ
viticis
lupuli
Sambuci
Cichorii
anthos
Hyperic.
fumariæ ana Mij

aspergantur. spirit.
vin. ♀isat. ℔i
postea affund.

Aq. fumar. q. s.

Destillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Flor. Sambuci Miii
Hyperici
betonicæ
Chamæmel.
betonic.
anthos ana Mii
genistæ Miii

Destillentur ex aquæ
betulæ. q. s.

Ix

Ex floribus frigidis

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. Flor. rosar. rubr.
albar.
Nympheæ
violar. purpur.
papaver. albi
Rhead.
ana miii
affund.
Aq. violar. rosar.
papaver errat.
ana ℔iii
Mixta destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. Flor. violar. purpur.
nympheæ, malvæ
Cyani, bugloss.
Cichorii
farfaræ
pulmonar. maculos.
papaver. errat.
rosar. rubrar.
albar. ana mii.
affund.
Aq. heder. terrestris
farfaræ
flor. Rhead.
pulmonar. maculos.
ana q. s.
Mixta destillentur.

3.

AQUA EPATICA.

℞. Flor. Cichorii, violar.
rosarum rubr.
bugloss.
Hepatic alb.
Nympheæ
acaciæ
papav. errat
ana mii
affund.
Aq. Cichor. Endiviæ
ana q. s.
Destillentur.

Ex Radicibus Calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. Rad. pæoniæ ☾. decrescent
collect. ℥ii
Doronici, Enulæ
Rhodiæ, Caryophyll.
Aristoloch. utriusque
Angelicæ, Cyperi
sars. parill.
Dictamn. albi
Costi Ægyptiaci
ana ℥i.
Incisis & conquassatis
affund.
vini Malvatic. q. s.
Stent in infusione per triduum.
postea destillen-
tur.

2. AQUA

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. Rad. Enulæ Campan.
pimpinell.
fæniculi ana ℥ii
Ireos
Squillæ ana ʒvi
aristoloch. rotund.
tussilagin.
angelicæ
liquiritiæ
acori veri
Scabiosæ ana ℥i.

Incisæ & conquassatæ macerentur in Hydromell. Lithuanici q. s. per triduum, postea destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. Rad. bugloss.
Scordii
Enulæ
Doronici
Angelicæ
Rhapontici veri
Dictamn. Cretic. albi
Scorzoner.
pimpinell.
Caryophyllat.
tormentill.
Contrajervæ
ana ℥i

Incisis & contusis, affund.
Aq. Citri ex corticib. cum vino destill. q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

℞. Rad. quinque aperit. major. & minor.
pimpinell.
rubiæ tinctor.
Rhapont. veri
Rhabarb. elect.
Cichorii
Rubiæ tinctor.
ana ℥i

Conquassatis affund.
Aq. nostr. Epaticæ calidæ q. s. post macerationem destillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. Rad. filicis
polypod. quern.
Rhapontici veri
Cichorii, fraxini
Scorzoner. Enulæ
Caryophyllatæ
bugloss.
quinq; aperient. major. & minor. ana ℥i

Incisæ & conquassatæ macerentur per triduum in s. q.
Vini Rhenani
postea destillentur.

Aqua

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Radic. Ononidis
saxifragiæ
pimpinell.
satyrii
aristoloch. long.
petroselin.
altheæ
Enulæ
quinque aperient.
major. & minor.
ana ℥i

Incis. & conquassat. macerentur in vini Hispanic. s. q. postea destillentur.

7.

AQUA UTERINA.

℞. Radic. Valerianæ
levistici, Enulæ
Angelicæ, pimpinell.
Fæniculi
petroselini
rubiæ tinctur.
Caryophyllat.
bryoniæ
aristoloch. rotund.
asparagi
Cyperi
Dictamni ana ℥i

Redigantur in pulverem grossum qui conspergatur aq. vitæ mulier q. s.
add.
vini Melissati q. s.
Digerantur in B. M. tepido per triduum
Deinde destillentur.

8.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Rad. arthemisiæ
Imperatoriæ
pœoniæ
Gentianæ
Rhapontic.
Valerianæ
aristoloch. utriusque
ana ℥i.

Contusis affund.
Aq. Ivæ arthetic.
arthemis.
Melissæ ana q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

Ex Radicibus frigidis.

I.

AQUA HEPATICA.

℞. Rad. acetosæ, acetosellæ
asparagi, graminis
Endiviæ, Cichorii
fragariæ, taraxaci
plantaginis, lactuc.
ana ℥i.

In pulverem comminutis affund.
Aq Endiviæ, Cichor.
fragorum ana q. s.

Digerantur in B. M.

per triduum, poſtea
deſtillentur.

2.

AQUA SPLENETICA.

℞. Rad. fragariæ
bugloſſ.
graminis
oxylapathi
polypod. querni
Cichorii
Taraxac.
acetoſ. ana ℥i

Inciſis & conquaſſatis
affund.
Aq. Cichorii taraxaci
fragariæ ana ℔iij.
♀i albi ℥iij
Macerentur per triduum,
poſtea deſtillentur.

3.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Rad. arnogloſſ.
fragariæ
Cichorii
Nymphex
graminis
Malvæ
altheæ
liquiritiæ
ana ℥i.

Inciſis & conquaſſatis
affund.
Aquæ betulæ q. s.
Macerentur per triduum
poſtea deſtillentur.

Ex ſeminibus calidis

1.

AQUA CEPHALICA.

R. Sem. pœoniæ
baſilici
Sileris montani
aquilegiæ
rorismarin.
majoranæ
Coriandri
cumini
aniſi, fænicul.
carui ana ℥i

Contuſis affund.
vini Malvatici q. s.
Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

R. Sem. Cardui bened.
Card. Mariæ
Napi
Naſturtii
Aniſi
fæniculi
aquilegiæ
Cerefolii
Seſeleos ana ℥i

In pulverem groſſum redactis
affund.
Aq. fænicul. Card. bened. Scabioſ. ana q. s.
Stent in infuſione donec liquor
rubeſcat,
poſtea deſtillentur.

3. Aqua

3.

AQUA CORDIALIS.

R. Sem. Cardui bened.
Citri, aurant.
Ocymi,
Amomi veri
Angelicæ
levistici
Hyperic ana ℥i.

Comminuta macerentur in vini Malvat. q. s. postea destillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

R. Sem. quatuor calida majora & minor.
aurantior
aquilegiæ
Citri, Card. bened.
asparagi
seseleos.
Cicer. rubr. ana ℥i

Incisis & conquassatis affund.
Vini Rhenan. albi q. s.
post macerationem destillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

R. Semin. Genistæ
fraxini
Ammeos
Cerefolii
rutæ
agni casti
Cumini
anisi
fœniculi
citri
Cochlear.
Nasturtii
Card. Mar.
ana ℥i

In pulverem grossum redactis affund.
Vini absinthites q. s.
Macerentur per triduum postea destillentur.

6.

AQUA NEPHRITICA.

R. Sem. genistæ
petroselini
Milii Solis
Dauci, fœnicul.
anisi, Cerefol.
Saxifragiæ
pimpinell.
Nasturtii
Cochlear.
Cicer. rubr.
ana ℥i

Comminuta macerentur in vin. Hispanic. s. q. postea destillentur.

Ex seminibus frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

R. Sem. papaver. alb. ℥iii
portulac. ℥ii

 lactuc.

lactuc.
psyllii ana ℥i
Contusis affund.
Aq. violar.
rosarum
lactuc.
papav. errat ana q. s.
Mixta destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. Sem. 4. frigid. major.
& minor. ana ℥i
papaveris alb. ℥is
altheæ, psyllii
Cytonior.
Card. Mariæ ana ʒvi
Conquassatis affund.
Cremor. ptisanæ hordeaceæ
q. s.
Destillentur.

3.

AQUA HEPATICA.

℞. Sem. frigid. maj. & min.
lactucæ
portulacæ
Endiviæ, Cichorii
Cytonior ana ℥i
Contusis affund.
Aq. Cichor. & Endiviæ
ana q. s.
Mixta destillentur.

4.

AQUA NEPHRITICA

℞. Sem. violarum
lactuc.
plantag. Endiviæ
Cichorii, citri
portulac.
4. frigid. maj. & min.
ana ℥i
Conquassata destillentur
ex s. q.
Seri lactis caprini.

Ex fructibus.

1.

AQUA CORDIALIS.

℞. Succ. pomor. Borsdorff ℔iii
Cytonior. ℔ii
fragor. rubi Idæi
Ribium
Pyror. moschatell.
granator. limonum
Cerasor. nigr.
ana ℔i.
Mixt. destillentur ex vasis
vitreis.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. Passul. minor ℔iss.
Cibebar. ℔i
Jujubar.
Sebesten
Dactylor.
Ficuum
Siliqu. dulc.
prun. de prunellis
ana ℔ss.
Conquassatis affund.

Aq.

Aq. violarum
rosarum
Endiviæ
portulac ana q. s.

Mixta destillentur.

igne forti ex arena.

3.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Fruct. exsicc. cynosbat ℔ß,
Ceras. nigre cum nucleis ℔i
Alkekeng.
amygdal. amar.
Nuc. Persicor.
Bacc. Juniperi ana ℔ß.

Incis. & conquassat. destillentur c. aq. betulæ. q. s.

Ex aromatibus.

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. Nuc. Moschat. ℥ii
Cubebar. Cardamom.
Maceris Caryophyllor.
Carpobalsami ana ℥i
Acori veri ℥ii
Cinamom acutiss. ℥iiii

Incisa & conquassat. infund. in vin. malvat. s. q.

Macerentur per triduum postea destillentur.

2.

AQUA CORDIALIS.

℞. Cinamon. acutiss. ℥iiii
Cassiæ ligneæ ℥ii
maceris ℥i
Caryophyllor.
Cardamomi
Cubebar ana ʒvi
Nuc. moschat ʒvii
Croci orient. veri ʒiii

Contusis affund.

Vini malvatic. q. s.

macerentur per triduum. postea destillentur.

addi potest ambra & moschus.

3.

AQUA STOMACHALIS.

℞. Nuc. Moschat.
Caryophyllor.
Zedoariæ
Maceris
Galangæ ana ℥ß.
calam. aromat. ℥ii
piperis longi ʒiii
Cinamom. acutiss. ℥iiii
Cubebar. Cardamom. ana ʒvi

Incisa & conquassata Macerentur in vini Malvatici s. q.

per triduum, postea destillentur.

4.

AQUA EPATICA.

℞. Acori veri
Cinamomi
Cassiæ ligneæ ana ℥ii
Caryophyllor. ℥ß.
Galangæ
Zedoariæ ana ʒvi
Spic. Indic ℥ß.
Croci ʒiii.

Comminutis affund.
Vini Rhenan. optim. q. s.

Stent in digestione in
B. M. per triduum
deinde destillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. Cinamom. acutiss. ℥iii
Zedoar.
galangæ
Acori veri ana ℥i
Caryophyllor ʒiii
Croci ʒii

Incisis & conquassatis affund. vini
Rhenani Melissat. q. s.
Destillentur.

Ex Lignis & corticibus.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. Ligni sassafras ℥vi
Rhodii ʒvi
Agallochi ℥ß.

Contusa macerentur per septen-
dium in s. q.
vini malvatici
postea destillentur

2.

AQUA EPATICA.

℞. Lign. Santal. rubr. ℥iiii
Citrin
albi ana ℥i
rhodii ℥ß.

Comminutis affund.
Vini rubelli tenuis
q. s.
Stent in digestione B. M.
per dies septem
Deinde destillentur.

3.

AQUA SPLENETICA.

℞. Cort. Lign. fraxin ℥iij
tamarisc.
Capparum ana ℥ii
aurant. ℥ii
Citri ʒvi

Macerentur in vino Chabybea-
to per dies septem
postea destillentur.

4.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Rasur. lign. Nephrit.
℥iiii
Lign. sassafras
Juniperi ana ℥ii
Santal. rubri ʒvi
Mace-

Macerentur in vini Hiſpan.
q. s. per triduum
poſtea deſtillentur.

5.

AQUA CONTRA LUEM VENEREAM.

℞. Lign. ſancti raſi ℔i
Cort. lign. ſanct. ℔ß.
Saſſafras ℥vi
Sarſ. parill. ℥x.
Lign. Rhodii ℥ii
Santal. citrin.
alb. ana ℥ß.
Cinam. acutiſſ. ℥iiii

Redigantur in pulverem
groſſum affund.
Vini Hiſpanici q. s.
Macerentur loco tepido per
dies novem
poſtea deſtillentur.

II.

DECOCTA.

EX iiſdem herbis, floribus, radicibus &c. parari poſſunt decocta ex calidis calida, ex frigidis frigida, modò prius leniter exſiccentur in umbrâ, præſertim ubi calefaciendum & ſiccandum eſt; cum autem refrigerandum & humectandum præſtat plantas non exſiccatas coquere.

Melius præterea eſt, ex ſolis herbis, ſolis floribus vel ſeminibus aut radicibus &c. parare decocta, quàm eadem ſimul miſcere; Quæ enim in tenui ſubſtantiâ vim ſuam habent, diuturniore coctione facilè diſſipantur, & licet hoc quodammodo præcaveri poſſit, ſi primò ſolidiora, ut radices, cortices, ligna &c. Hinc ſemina, tandemque flores & aromata, quæque ſunt odoratiora, injiciantur; tamen hoc raró, à Pharmacopœis obſervatur & ſi obſervetur, fieri tamen haud aliter poteſt, quàm vaſe aperto, ubi multum de viribus exſpirat:

III.

SYRUPI.

I.

Syrupus cordialis perlatus.

℞. Magiſter. perlarum ℥i
Solv. in ſucc. Citri acid.
q. s.
Solutioni add.

Succi recent expreſſ. &
depurat.
borragin
bugloſſ.
roſarum
acetoſellæ ana ℥iiij
ribium
fragorum
rubi Idæi
granator dulc.
acid.
ana ℔ß.

Sacch.

Sacch. albiss. q. s. M.

F. s. a. Syrupus.

2.

Syrupus Nicotianæ ad asthma.

R. Nicotianæ sicc. ℥ii
Hyssopi, veronic.
Scabiosæ, Marrubii
Calaminth. Capill. ♀is
Satureiæ ana ℥ß.
Rad. Angelicæ
Enulæ ana ℥is
fænicul. ℥i
Ireos ʒvi
Sem. anisi, fæniculi ana ʒiii
Agarici trochiscat ℥i
Incisis & conquassatis affund.
Oxymel. simplic. ℥vi
squillit. ℥iii
Aq. simplic. q. s.
Macerentur per biduum postea coquantur ad remanent. ℔iß.
Colatura clarificata cum Sacch. albiss. s. q. coq. ad consistentiam Syrupi tenuis.

3.

Syrupus de pomis solutivus.

R. Succ. pomor Borsdorf. ℥xvj
Fol. sen. s. s. ℥is
Mechoacan. alb.
Gialapp. gummos. ana ℥ß.
Sem. anisi fænicul. ana ʒis
Cinam. acutiss. ℈ii
Zingiber. alb. ℈i
Flor. borragin. bugloss. rosarum ana pj.
Stent in infusione loco tepido per diem & noctem
postea coq. in diplomate igne lento. Ex Colatura Clarific. addit. s. q. Sacchar.

F. s. a. Syrupus.

4.

Syrupus Masticbinus.

R. Mastich. elect. ℥ii
Coq. ex s. q. aq. menthæ crisp. add.
Aq. rosar. Cinamom. ana ℥iij
Sachar. albiss. q. s.
M. F. s. a. Syrupus.

5.

Syrupus Coraliorum

R. Magister. Coralior. ℥i
Solv. in succ. berber. q. s.
Solutioni add.
Sacchar. albiss. q. s.
F. s. a. Syrupus cui immisc.
Tinctur. Coralior. ℥ß.

M.

6.

Syrupus antiplevriticus.

R. Flor. papav. errat. miii
bellidis

bellidis c. toto
violar. purpur. ana mi.
Fol. Scabiosæ,
Card. Bened.
Taraxac.
Card. mariæ ana mis

Incisis & conquassatis affund.

Aq. flor. Rhead.
Scabiosæ
Card bened.
Card. Mariæ ana

ad eminent. 4. digitor.

Spirit 🜍is q. s. ad aliqualem aciditatem

Stent in digestione B. M. per biduum, postea ebulliant leniter Colaturæ add.

Succ. sanguisorbæ ℥iiii
Sacch. albiss. q. s.

M. F. s. a. Syrupus.

7.

Syrupus antiepilepticus.

℞. Flor. pœon. Miij
tiliæ
tunicæ
lavendul.
lil. convall.
anthos
primul. veris ana Mi
affund.

Aq. nostr. Cephalic. ex florib. ad eminentiam 4. digitorum
spirit. 🜔li q. s. ad aliqualem aciditatem

Stent in digestione B. M.
per biduum
ebulliant leniter
Colaturæ add.

succi Cerasor. nigr. ℔is
sacch. q. s. F. s. a. Syrupus.

8.

Syrupus Nephriticus.

℞. Succ. recent. expressi ex Secal. viridi mense Majo ante exortum Solis collect. ℔iiii
potentill. ℔ij

præcipitentur cum succ. citri acid. ℔is

Filtrentur per chartam emporeticam
& cum Sacchar albiss. s. q. coquantur ad consistentiam Syrupi tenuis.

IV.

ELECTUARIA.

1.

Diakermes Solutivum.

℞. Resin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
sem. Melon. excort. ℈iis
Spirit. rosarum ℈i
Misc. in mortario marmoreo exactissimè

postea add.

Confect. Alkermes ℥i

M. F. Electuarium.

2.

Electuarium Hypnoticum.

℞. Syurp. papaver. alb. ℥i
dissolve in h.
Laudan. Opiat. optimè correct.
℈ii add.
Conserv. violarum ℥iiß.
Tinctur. ☾. gt xxxvi.
Spirit. rosarum gt. xxi

M. F. Electuarium.

3.

Electuarium Cephalicum

℞. Sacch. anthosat. tabulat ℥vi
Ol. stillat. succini albi
Nucis Moschat.
Rorismarin
lavendul.
Rosarum
ana gt xiii.
Ambræ gryſ. gr. xi
Moschi Alexandr. gr. vij
Aq. apoplect. Heinii
q. s. M. F. Electuarium

4.

Electuarium Cordiale.

℞. Confect. Alkermes ℥is
de Hyacyntho ʒß.
Ol. stillat. Cinam. gt. xi
Citri
rosar. ana gt. ix
Maceris gt. vii
Syrup. Corallin. q. s.

M. F. Electuarium.

5.

Electuarium stomachale.

℞. Sacch. rosat. tabulat ℥vi
Ol. still. baccar. lauri gt. xiiii
Cinamom. gt. xi
Nuc. Moschat. gt ix.
Caryophyllor. gt vii
Maceris gt. ix.
Aq. nostr. stomachal. q. s.

M. F. Electuarium.

6.

Electuarium Carminativum.

℞. Sacch. rosat. tabulat ℥vi
Ol. still. bacc. lauri gt. xiii.
Cort. aurant.
anisi, fœniculi
carui, cumin.
ana gt. xi.
Syrup. de corticib. aurant.
q. s.

M. F. Electuarium.

V. PULVERES.

1.

Pulvis Catarrhalis.

℞. Mastich. elect. ʒii
Asæ dulcis
styrac. calamit. ana ʒis
Gumm. Elemi ℈iiij
Lign. Rhodii ʒi
aloës. ℈i
Trochisc. Alipt. Moschat ℈ii

M. F. pulvis.

Alius.

Alius.

℞. Rasur. succin. citrin. ℥ii
Olibani ℥i. Mastich. ℥ß.
Styrac. calamit.
Benzoës, Laudan. ana ʒvi
Myrrhæ ʒii.

M. F. pulvis.

2.

Pulvis Cephalicus.

℞. Magister. succini ℥i
☾. ʒiij
Margarit.
Coraliorum
C. Alcis ana ʒii
Ambræ gryseæ ℈iß.

M. F. pulvis.

3.

Pulvis pectoralis.

℞. Lact. ♁is ℥i
Spec. Diatr. frigid. ʒvi
Diaireos ʒiij
Fung. salic. ʒii
Succ. liquirit. inspissat. & depurat. ℥ß.
Sacchar. penidii ℥iiij
Ol. fænicul gt xv.

M. F. pulvis.

4.

Pulvis Cordialis.

℞. Rotul. man. Christ. perlat ℥iiij
Ol. stillat. cort. citri
Cinamomi
Maceris
rosar. ana gt ix
velleris aurei
Weidneri ℈iiij
Essent. ambræ ℈ii

M. F. pulvis.

5.

Pulvis Epaticus.

℞. Spec. diarrhod. ℥i
Diatr. santal. ℥ß.
Croci ♂is aperitiv. ʒvi
Magister. Coral. rubr. ʒij.
Ol. rosar. ver. gt xi.

M. F. pulvis.

6.

Pulvis Stomachalis.

℞. Spec. aromat. rosat. ℥i
Caryophyll. ℥ß
Fæcul. rad. Aaron. ʒiij.
Ol. stillat. Cinamom gt xi
Caryophyllor.
Nuc. Moschat
Maceris
ana gt ix.
Sacch. rosat. tabulati ad pondus omnium.

M. F. pulvis.

7.

Pulvis anti-Ictericus.

℞. Pulv. lumbricor terrestr ʒvi
Radic. fragariæ
Sem. Aquilegiæ ana ℥ß.

Croci oriental. ʒii
Sal. Cichor. absinth. ana ℈is
M. F. pulvis.

8.

Pulvis carminativus.

℞. Sem. coriandr. acet. præp. ʒiij
cubeb. ℈iiij
Cardamom. ℈is
Rotul. man. Christ. ℥iij
Ol. still. bacc. lauri
carui, fœnicul.
ana gt ix
Nuc. Moschat gr. vii
Caryophyllor gt v.
M. F. pulvis.

VI.

PILULÆ.

1.

Pilulæ Cephalicæ.

℞. Aloës elect. ℔ß.
Succ. betonic. meliss.
rosar. Euphras.
Majoran. Verbenæ ana ℥ij
Evaporent lento igne diligenter agitando usque ad succorum consumtionem; In fine add. seq. infusum.

℞. Fol. sen. s. s. ʒvi
Agarici trochiscat ʒv.
Rhabarb. elect.
Turpeth. gummos.
Gialapp. ana ℥ß.
Pulv. nostr. solutiv. ʒiij
Spec. Diambr. complet.
Diamosch. dulcis ana ℈ij
Nucis Moschat. maceris ana ℥j.
vini Hispanici q. s. F. infusio 24. Hor. postea factâ forti expressione add.
Extract. nostr. Cephalici ℈iiij.
F. s. a. Massa.

2.

Pilulæ benedictæ.

℞. Pulv. fol. sen.
Rhabarb. elect.
Agaric. trochiscat ana ʒii
Resin. Gialapp. ℈iiij
Mastich. elect. gr. xv.
Ol. still. nuc. Moschat.
absinth ana gt. ix.
Syrup. de absinthio q. s.
M. F. Massa.

3.

Pilulæ Hypochondriacæ.

℞. Succ. recent. express.
ex turionib. lupuli
primis germinib. sambuci
fumaria
absinthio ana ℥ii
solvantur in his

Aloës succotrin. puriss. ℥iij.
Evaporent lento igne diligent. subinde agitando usque ad consistentiam mellis postea add.

Extract. fol. sen.

Rha-

Rhabarbar.
Agarici
Magister. Gialap. ana ℥vi
Sal cryſtall. fraxini
tamariſc.
abſinth. ana ℈i
Croci ♂is aperitiv. ℥ſs.
M. F. *Maſſa* quæ
aromatizetur
Ol. ſtill. Cinamom. gr. xv.
citri
maceris ana gr ix
Miſc.

4.

Pilulæ Nephriticæ.

R. *Magiſter.* ocul. cancr. ʒiij
Sangv. Hirc. præp. ʒii
Sal. ſuccin volatil. ℈iiij
Ononidis ʒi
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Maſſa.

5.

Pilulæ Antiſcorbuticæ.

R. Extract. pil. Melanog. Quercetan. ʒii
fol. ſen. ʒſs.
Reſin Gialapp. ʒi. gr. vi.
☿i ⊕lat gr. xiii
⊖ ſuccin volatil. ℈i
Sem. naſturt. Cochlear
ſinapi ana ℈is
M. c. ſucco cochlear q. s.
F. Maſſa.

6.

Pilulæ Arthriticæ

R. Extract. rad. Hermodactyl. c. aq. Ivæ arthet. fact.
Chamædryos
Chamæpyth. ana ℈iiij
Reſin. Gialapp. ʒi. gr vi
Cryſtall. ☿i ʒi
Fæcul. bryon. ℈ii
M. c. aq. noſtr. arthritic. q. s.
F. Maſſa.

7.

Pilulæ panchymagogæ.

℞. Agarici albiſſ.
Rhabarb. elect.
Mechoacann. alb.
Turpethi gummoſi
Gialappæ
Hermodactyl ana ℥ſs.
ol. ſen. ſ. ſ. ℥i.
Spec. aromat. roſat.
Diarrhod. Abb.
Diambræ ana ʒi
Cremor ☿i ℥ſs.
In pulverem redactis affund.
Spirit. vini ℔iiii
Digerantur per novendium loco calido ut ſpirit. vini tingatur, quem effunde rurſusque ſpeciebus affunde ſpirit. vini recent ℔is
Digerantur denuo per d. 3. Tinctura priori commiſceatur & ſpiritus vini per deſtillationem abſtrahatur F. ſ. a. Extractum ex quo formentur pilulæ.

 8. Pilulæ

8.

Pilulæ Hydragogæ.

℞. Magister. Gummi gottæ ℥ß.
Pulv. maceris ʒi
Caryophyllor. ℈ß.
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Massa.

9.

Pilulæ Cholagogæ.

℞. Pulver. nostr. Cholagogi ℥ß.
Extract. Rhabarb. ʒiij
Sal absinth.
Cichorii ana gr. xv.
M c. Syrupo de Endivia q. s. F. Massa.

10.

Pilulæ Phlegmagogæ.

℞. Pulv. nostr. phlegmagog. ℥ß.
Extract. Massæ pilular. de Agarico ʒii
Fæcul. bryon. ℈i
♀i ⊕lat ℈ß.
Syrup. de betonic. q. s.
M. F. massa.

11.

Pilulæ Melanogogæ.

℞. Pulv. nostr. Melanog. ℥ß.
Extract. fol. sen. ʒii
Helleb. nigr. ʒi
♀i ⊕lat ℈ß.
M. c. Syrupo de fumar. q. s.
F. Massa.

VII.

EXTRACTA LIQUIDA.

1.

Elixir Epilepticum,

℞. Rad. pœon. Sole in ♈ existente & ☾ in ♐io collect ℥i.
Doronici
Dictamni
Dentariæ ana ℥ß.
Flor. pœoniæ ʒvi
lil. convall. lavendul.
stæch. Arabic.
primul veris, Cheiri
tunic. anthos
tiliæ ana ℥ß.
Sem. pœoniæ
visci querni ana ʒv.
Nuc. moschat ʒiii
Incisis & conquassatis affund.
Spirit. Cerasor nigror. ad eminent. 4. digitorum
Stent in digestione B. M. per triduum, postea exprim. fortissimè & Colentur.
Spiritus abstrahatur ad dimid. resid. infund.
Ther. Andromach. ℥iß
Mithridat. ℥ß.
Castorei conquass. ʒiii
Sal succin. volat. ℈iiij
Digerantur denuo pertriduum postea filtrentur per chartam Emporeticam
add.
Tinctur. ☾. ℥ß. misc.

2.

Elixir Cordiale.

R. Flor.

℞. Flor. borragin.
bugloss.
rosarum
Calendul.
Scabiosæ
tunicæ
meliss.
Violar. ana ℥ß.
Sem. citri
Card. bened.
aurantior.
Ocymi Caryophyll.
ana ʒiii.

Flaved. cort. citri recent.
aurant.
ana ℥i
Cinamom acutiss. ℥ii
maceris ℥ß.

Incisis & conquassatis
affund. g
vini Frontignani vel si haberi
nequit malvatici ad
eminentiam 4. digitorum
Digerantur in B. M. per
triduum
postea exprim. & Colentur.
In Colaturâ ad medietatem
abstracta infund.
Confect. Alkerm. ℥i
De Hyacintho ℥ß.
Digerantur denuo in B. M.
postea filtrentur per chartam
emporet. Add.
Tinctur. Coralior. veræ ℥ß.
Misc.

3.

Elixir Hypochondriacum.

℞. Limatur. Chalyb. subtiliss.
℔ß.
irroretur. spirit. ⊖li
ex ♂e q. s.
affund.
vini Rhenan. optim. ℔iiii
Digerantur lento B. M. calore
per dies septem
agitentur quotidie bis vel ter.
Colaturæ add.
Spec. trochisc. de capparib. ʒvi
de rosis
de Rhabarb.
de Eupatorio.
ana ℥ß.
Diarrhod. Abbat.
Diatr. santal. ana ʒiii
myrrh. elect. ℥ß.
Croci oriental. ʒii.
Sal. absinthii fraxin.
tamarisc. veronic.
Card. ben. ana ℈i
Digerantur in B. M.
per dies V.
postea filtrentur, menstruoque
ad medietatem abstracto residuum
servetur pro usu.

4.

Elixir stomachale.

℞. Rad. calami. aromat ʒii
galangæ
Zedoariæ ana ℥i.
Cassiæ ligneæ ℥iß
Zingiber. albi ʒvi
piperis

piperis longi ʒii
Nucis moschat
maceris ana ʒiiß
Caryophyllor. ʒis
Sem. anisi
fœnicul. ana ℥ß.

In pulverem redacta extrahantur spirit. vin. Tinctum Spiritum separa & recentem affund. tam diu donec omnis tinctura extracta sit; tandem S. V. in B. M. ad medietatem abstrahe & remanentem spiritum una cum tinctura per chartam emporeticam filtra & in vase vitreo ad usum serva.

5.

Elixir antipodagricum.

R. Rad. arthemisiæ ℥ii
Rhapontici elect.
aristoloch. rotund.
ana ℥i
Sem. petroselin. Maced.
ʒvi
Com. Chamædryos
Centaur. minor.
Hyperici ana ʒv.

Pulverisata & mixta extrahantur, spiritu vini ☿isato.

Spiritum vini tinctum aufer per inclinationem & ad medietatem abstrahe reliquum servetur pro usu.

6.

Elixir venereum.

R. Confect. pacificæ Mynsicht.
℥ii
magnanimitatis
Satyrii
Alkermes ana ℥i
Succulad. Indor. ℥ii.
affund.

Spirit. vini Malvatici ad eminentiam 4. digitorum

Digerantur in B. M. per dies VII. postea

filtrentur per chartam Emporeticam.

add.

Essent. Satyrion. ℥iii
Ambræ gr. xiii
Moschi gr. ix.
Misc. & serva pro usu.

ÆGI-

EGIDI VAN DER MYLE
HORTOLINUM TIMÆANUM
Ad
DN. COSMAM A SIMMERN IN SIMMERSCAMPO &c. AULICUM CÆSAREUM.

HORTOLINUM TIMÆANUM

Qua procul hybernam prope declinata sub Arcton
Læta Diœcesis cathedrali â sede Camini
Cui nomen, Calpes Tartesæ spectat ad oras,
Vulsa per errantes communi à corpore rivos;
Florida felici sparguntur jugera campo,
Et nemus & spatiis ridet locus uber amœnis,
Passim etiam liquidis manans pellucidus undis
Prata inter: Nostri pulcherrima prata TIMÆI
Hinc dixere novum seniores primitus Hortum,
Nunc HORTOLINUM Dominus vocat herbida Tempe.
Sed comprensa suis pagi dimensio septis
Quinquè patet villis, quarum quamque adsita cingunt
Commoda, seu cultum spectes, seu ditia rura,
Hic horto & pratis, illic felicia sylvis.
His paulum à reliquis vici summota colonis
Succedit Domini, spatio lætissima, sedes.
Tu decus & nostri suavissima portio cœtûs
Sæpius hic quo cum curis SIMMERE, solutis
Liberior pulchras subter colui otia fagos,
Lætus ades, mecumque jugo te credere Pindi
Delige, dum cari memoro solatia Amici.
Alma Dei placito mortalibus edita tellus
(Post lapsum certis quæ favit legibus ævo)
Tota quidem vario nitet ornatissima cultu,
Immensis speciosa bonis, seu molibus agros
Erigat urbanis, aut solo munere certet
Naturæ, humano benè gratificata favori.

At Rus pra :ipuo pulchrum præcedit honore,
Deliciis plenum castis, felixqve laborum,
Immunes scelerum cœlo teste adstruit artes.
Illic lætus ager fœcundis semina glebis
Concipit, & plenis mox reddit flavus aristis;
Hic milium & putres te promunt medica sulci,
Ervum alibi & jactis sinuata legumina pisis
Aut lini segetem, campumque urentis avenæ.
Nunc plana ingenti procumbunt æquore rura,
Nunc collis tumet & viridem juga vitea vallem
Subjiciunt liquidæ salientem gurgite lymphæ.
Mox nemus arbuteis frondescit lætius umbris,
Quercus ubi & patulis sociat se Betula ramis
Et Tilia & florens longo ordine Fraxinus altos
Producunt spatiis per devia tesqua recessus,
Alitibus nidos, levibusque cubilia cervis.
Hinc fons per frutices electro purior undas
Volvit, & irriguo percurrit gramina rore;
Quo potum veniuntque feræ, volucresque canoræ
Præcipitant dulces nemorosa per aëra voces:
Aër ubi Zephyros, ubi frigus captat opacum
Venator, placidæ lætus dulcedine ripæ.
Et quamvis vincat rus dotibus inclyta rura,
Nec natura locum totam se cogat in unum;
Omne hoc frondosum sibi vendicat Hortolinum:
Tam vario dives cultu, ut nec jugera Tulli
Anteferam, aut Bajas propter loca casta Literni,
Non Variæ, Argæo non prædia nota colono,
Non Surrentino positos sub littore fundos,
Quà præclara videt Polli prætoria Limon,
Aut quæ flaventem prospectant rura Garumnam.
Principio viridi cultissima villa recessu
Arboreâ sub fronde latet, prope vitreus amnis

Labitur

Labitur, & gratâ tegitur lætissimus umbrâ
Accubui nemoris, gelidas ubi plurima ripas
Fraxinus & ramis florentibus Alnus opacat,
Hic in circuitu quadrato condita septo
Clauditur, & pulchris prætenditur area tectis,
Qua data porta patet subjectum versa per amnem,
At spatio in medio, quo mox prætoria surgunt,
Constrato circum depressa est area saxo,
Perque gradus fidens cisternâ suscipit undam,
Quam procul haud vitreo deducit fonte canalis,
Qui post iligneâ saliens memorabitur arcâ.
Hæc domui latices, hæc sufficit urna culinæ
Purius, herbiferam quàm qui vehit alveus undam,
Plena salutari venæ dulcedine potu.
Hinc domus egregio transversim splendida ductu
Surgit, & adversis obicit cœnacula ventis,
Eurum atque occasum spectans: latet obdita Cauro
Crypta penu Cereris, donisque referta Lyæi.
Triclinium oblongæ incumbit memorabile Cryptæ,
Toto grande loco, multisque illustre fenestris
Et picturatis tabulis, pulchroque camino.
Inde ex opposito tendunt hypocausta cubili
Juncta, exurgentis jubar excipientia Solis.
In medio interjecta patent geminâ atria portâ,
Cochleâ quâ junctis supera ad conclavia fulcris
Ducit & erecto sinuatur ad ostia tigno;
Scita ubi subjectam referunt spatia omnia formam,
Multa locum illustrant specularia; munda supellex
Exornat latera, & vario laquearia fuco.
Hinc, magis ut longi sibi constent acta diei,
Orneturque domus, summo brevis Exedra tecto,
Atria qua tereti despectat subdita fronte
Mobilibus disposta rotis atque indice, ferro

Artifici justo se pondere machina librat,
Designatque horas, & pulso denotat ære.
Quod sol officium quoque præstat virgula cyclo
Indita projectâ numeros cum verberat umbrâ,
Quale genus passim tempus notat; & tenet hortus
Et villa & læti frondentia compita pagi.
Suavius hinc Oriens ubi purpurat, aurea Phœbo
Otia dat doctis dives conclave libellis.
Subtus aquæ tremulo voluuntur murmure frondes
Jactatæ Zephyris nutant, & Fraxinus umbrâ
Florida suppositis inducit tegmina ripis,
Unde domus multâ ramorum condita sylvâ
Promicat, & viridi latitat pulcherrima velo
Transmittitque vagis penetrantia lumina rimis.
Sed ripas foliis circum contectus opacis
Pons jungit, trabibusque latus munitior æquis,
Semita disposito bene quà planissima septo
Limite conspicuos satis amplo dividit hortos,
Tendit iter; porta at juncta qua ductus abacta
Ut lubet, aut dubii poscunt discrimina secli,
Tollitur, & mediis versatilis inditur undis.
Illic læta modos animat Philomela, comasq;
Subsultans inter, vernis concinnius auris
Excolit autorem; reliqum hic se vocibus agmen
Jungit, & accentu resonantia tesqua serenat.
Hinc armenta Boum, hinc errantes prospicit agros,
Distentumque pecus Dominus mentemque quietis
Impendens Musis, votorum immania temnit.
Multum adeò intererit, quibus hic quis moribus ævo
Se probet, & pulchro componat pectus honesto;
Ne fastus scopulos penetrare aut limina Regum
Cogat, & infido fortunam credere vulgo;
Spe freta, ne rutili tonsis lassare metalli

Tentet

Tentet,& extremos ratibus petat improbus Indos,
Assvetus ruri, vitæ melioris alumnus
Propositiq; tenax. Quodsi furiosa quieti
Subtrahet ambitio; variis præcordia turbis
Fervere, & insano captos mirabere motu.
Hunc puteal tenet & populi tabularia; quosdam
Commissæ exercent lites, dubiumque Tribunal.
Sunt, qui perpetuo perdunt patrimonia luxu,
Aut occulta petunt ferè moto furta fritillo:
Ille voluptates sibi vendicat, ære pudorem
Vendit, & infandis se polluit artibus alter;
Nil ubi jura valent superis sancita Tabellis,
Nec recti cultus movet aut reverentia famæ.

Quà domus humenti surgens obvertitur Austro
Porticus in triplices habilis dispescitur arcus.
Huic podium tecto impositum se planius horto
Infert & junctis circum sublime columnis,
Loricæ ritu, tranquilla è sede remotos
Prospectat campos, & læti jugera fundi,
Quo superæ ducit gradientem janua partis.

Quæ digesta satis viridaria floribus halant
Subtus, & intexta didunt topiaria sepe,
Torrentem comitata suum, frondentibus umbris
Densantur, viridesque comas dat fertilis arbos.
Hic rosa constituit scenam; mox bacca gravescit
Idæa, aut Ursina rubet, vel cominus albet
Intersecta viam, qua adducunt compita rivo.
Et Cerasus fronde & spatia abdita pomus inumbrat,
Vt camerata cavo se fornice florida tendat
Porticus, & plexo foliis porrecta recessu
Differat exclusum viridi caligine Phœbum.
Mox decus herbarum varium nova gratia veris
Ridet, & areolas pulchro discrimine Flora

Lætius

Lætius exercet. Non mollis Amaracus hortum
Destituit, non Malva levis, non Menta virore
Crispa suo, tristi non Ruta inimica veneno,
Rosve maris cerebro, aut Lactuca salubrior alvo;
Asparagus, Fragumque & amaris Intyba fibris,
Radicesque Inulæ roseum niveumque papaver.
Porrò Venus florum, dulcis, rarique colores
In primis oculos mulcent: hic purpurat ostro,
Luteus ille comis aut multo flammeus auro
Bracteolis teneras accendit svavibus herbas:
Alter Coccinio se tollit vertice, quidam
Ceruleo, niveó quidam velatur amictu,
Multiplici tinctas varians aspergine crenas.
Hinc facies pulchris florum distincta figuris
Blanda placet, dulcique tenet vaga lumina vultu:
Hic calicem affingit foliis pictamve Tiaram;
Ille refert cidarim glomeratæ turbine mitræ
Crispatus circum; mixtum candore galerum
Alter designat; verum exquisita coronæ
Quos species nomenque probat, generosa viretis
Ornamenta ferunt, pretioque alia omnia vincunt
Germina, quæ Zephyris promunt spirantibus horæ.
Et cuncta hæc crebris rident admissa fenestris,
Lumina non tantùm spectantûm hilarantia cultu,
Seu teneant pransos cœnacula, sive Thalia
Museo Dominum, podiove oblectet amæno.
Verùm & jucundam florentibus undique plantis,
Quarum aër svavi fragrat perfusus odore,
Totam in circuitu sedem factura salubrem.

At potius modicis spatium nunc addidit hortis,
Et rivum extentâ transgressus sepe, feraces
Hinc campos, atque hinc clausit viridantia prata,
Consevitque solum Dominus felicibus herbis

Pascua

Paſcua, quæ multo nuper jacuere virore,
Braſſica nunc foliis tollit capitata globoſis
Divite proventu; Lupulo dat glebula ſedem
Lætior: Hic Thyrſos frondoſis criſpa racemis
Æmula Nyſæis complectitur uva corymbis,
Atque inter denſos ſufflavens pendula, lucos
Diſtribuit pulchro latebroſos calle receſſus.
Trans amnem longa ſerie viridaria contra
Arboribus turgent pomaria conſita, crebris
Fœtibus eximia: Hos ſinuoſos pampinus hortos
Hos pyrus & ficus commendant, Meſpilus hosdem
Et rubus exornant, varioq; è ſemine Pomi.
Ver ferè multiplici ſeſe induit utile flore,
Autumnum fructus decorant Cererisque caniſtro
Condita felici funduntur munera cornu:
Ridet ubique decus rarum, quo veſtiit arvum
Herba novum grato paſſim variata colore.
Verùm horti ſepem propter gelidiſſima labro
Piſcibus unda fluit, jugi profuſa meatu,
Fonte foris juncto, qui proſilit editus agro,
Et propè porrectis pagi in munimina foſſis
Fundit aquas, longum comitatus gurgite vallum.
Hinc deducta tubis geminam decurrit in arcam
Lympha fremens, triplici ſaliens puriſſima rictu
Neſcia vinciri glacie, dum murmurat unda.
Hic ſemper ſtructis natitant obſonia menſis,
Prompta capi, ſonituque liquor dulceſcit acuto.
Nempe magis grato ferit aures lympha ſuſurro,
Piſcibus impoſitis Domini placitura palato,
Quam ſtrepitus populi, quamvis gratantis, & aulæ
Turpis adulator, quem fingit, ſubdolus arte,
Aut plauſus, caveâ ſeqvitur qui miſſus ab imâ,
O! tot qui pulchro largiris commoda ruri,

O Decus, ô ingens scatebrarum, ô gloria fundi!
Te saliente Novi nomen qui protinus Horti
Innuit, undarum rivis hilaratus amœnis.
Tu splendore vitrum vincis, crystalla nitore,
Æstus tu pellis febriles, non tibi thermæ
Non certent Acidæ, Podaliria pocula venæ:
Non sibi Bajanæ meliori fonte Napææ
Complaceant, alia aut habitent Nymphæa pudicæ
Najades, huc posito concedat Cynthia telo.
Sylvestri primùm clausus Fons, Inclyte fago,
Despectus tenui per roscida gramina sulco
Serpebas ranis & pictis præda lacertis:
Nunc laticem querno Domini indulgentia labro
Excepit, circumque novo te cespite cinxit,
Et læta induxit viridi laquearia ramo,
Ne Procyon lædat, ne pulvis misceat undam.
Te Dominus dulces quotiens adducit amicos,
Sæpius invisit; qui te venerantur amantque,
Otia dum quærunt, dum miscent seria ludo.
Tu reficis fessos, tenuit seu Delia lustris
Seu pedicas avidis posuère per avia Turdis,
Aut vada piscatu placuere: Hic blanda voluptas,
Hic secura quies curas excludit amaras.
Te crebrò invisisse juvet! Tua gaudia vires
Instaurent, creperique abigant fastidia secli!
Prosis perpetuo Terris, latebrisq; recedes,
Et specus umbrosum multa teget abdita fronde,
Ne pateas vulgo spretus, sin secula temnis,
Labraq; destituis, aucturus sidera, cœlo
Te locus Eridanum propter desiderat; Illic,
Ceu nuper noctu Tua Fax nova stella micabis.
Denique plantatis nemoroso germine campis
Explicat ad Zephyrum læto se sylvula saltu,

Hor-

Hortum circumdans partim reparataque prata:
Ut tamen infusis rivus loca florida lymphis
Irriget, et leni circumfluat agmine sulcos,
Exhilaretque nemus floresque aspergat amænos.
Ast Austrum versus sepes amplissima villam
Qua claudit circum lætisque obvertitur agris
Vestibulum primæ, custodis mansio, portæ
Surgit, & ad pulchræ ducit Prætoria sedis,
Arboribusque novis ornatos prospicit hortos.
Hinc viridi sepes munitur densa salicto,
Ordine producto geminatam suavibus aptam
Quod spaciis confert sociatis frondibus umbram,
Exhilarans totos crispis ramalibus agros.

Quâ laticem insinuans rivus circumvenit hortum
Occiduus, sparsusque amplis se dividit undis;
Insula cancellis circumdata prominet alnis
Primò in circuitu prætentis obsita ripis
Qua spatium eximio lætum pons addidit horto.
Sed media obtecta est frondentibus Insula ramis,
Scenaque complexu cerasos connectit opaco,
Cujus summa teres fastigia contegit umbo,
Ut tamen intextis assurgat ubique frutetis
Ambitus & lætâ se crispet pergula fronde,
Qua lapsum fixis prohibet lorica tigellis:
Hic mensæ & pictis ornata sedilia velis
Accipiunt dulces, fidissima pectora, amicos.
Sed juvat, immissis quod lympha coërcita claustris
Illabente sono suffusa repagula plangit,
Et brevis elisos geminat cataracta susurros.
Lætior ò quoties socios hic cætus honestos
Junxit, & æstivæ compendia contulit Horæ,
Cum Panopæa tulit ridens sua votaque nautæ
Glauco solverunt, aut Inoo Melicertæ.

Nulla magis vita est sincera, & nulla beata
Aut tranquilla magis, quam ruri exacta fideli
Sancta sodalitio votisque decora modestis.
Dicta ut hyperboreos ubi percipit area fluctus,
Structura excurrit variis distincta tabernis:
Hic laqueos, pedicas, amites & retia condunt,
Aucupium, pisces quibus & venatio cordi est.
Mox olitor cui cura novi committitur horti,
Sedem habet & pluvio domus hæc obtenditur axi.
Hic primus vivis cinxit viridaria septis,
Hic formam, suavesq; loco florere colores
Fecit, & artifici proferri umbracula texto.
Hinc nitidas pictâ referens tellure figuras
Indita tonsilibus variæ viget area buxis.
Ille omnes volucrem fallendi callidus artes,
Novit, is immisso pisces suspendere lino,
Et caveas avibus ferratis jungere filis;
Aut facta ornithonas testudine condere jugi,
Ut chorus alituum resona impleat atria cantu.
Tota hic transverso concluditur area septo,
Ut tamen è medio pateat descensus ad ima,
Villa ubi procumbit sociatis rustica tectis;
Qua stabula aut horti, patulisve ingentia cellis,
Horrea ponuntur Cereris ditissima donis.
Parte aliquâ putris squalent congesta fimeti
Restagnatq; palus avidis gratissima porcis.
Nec minus arrident præsertim armenta, gregesque
Plena ubi sub primam dimittunt ubera noctem,
Et nivea exundant dulci mulctralia lacte,
Seu vaccæ veniant, saturæ seu fronde capellæ
Lanigerive greges satiati mollibus agnis,
Cùm suetas repetunt villas caulisque propinquant.
Quàm delectat Herum sub sera crepuscula capras

Com-

Commixtas tauris hædos tenerasq; juvencas,
Cum tranquillus equas totis concurrere campis,
Cum properare domum videt & facto agmine pontem
Pertransire vagum qui sternit ligneus amnem,
Florida ubi patulam commonstrat semita portam,
Cum videt ad plenos fluviali rore canales
Certatim gelidos pecudes sorbere liquores,
Mox recubare solo constrato stramine & ulvâ,
Et trahere impavidos securo pectore ronchos.
Porrò Anates lymphis innant, hic stridulus anser
Per vada deducit pullos, juvat amnica terga
Subter fraxineos agiles penetrare recessus,
Et liquidas junctim fruticum natitare per umbras
Qui viridi longum condunt freta cerula luco.
Grex gallinarum per pinguia jugera aristas
Excutit, & pugnant commissi in gramine galli.
Hic caudam Pavo geminantem hic explicat alas
Africa quam mittit guttatis copia pennis:
Hic volitat Turtur placidi circumque columbi
Ædiculas plaudunt fastigia Graculus orni
Occupat, & multo nidos clamore salutat.
Rivulus umbrosas qui villarum alluit oras,
Cultaque circumdat memoratæ prædia sedis,
Ex alto præceps descendit, & inter amænos
Riparum frutices & crispas gemmeus alnos
Murmure colludit dulci, formosaque prata
Insertis sinuum pulchrorum ambagibus ambit.
Hæcq; adeò tam grata loci, tam florida rivi
Delectat facies, ripæque agrestis imago
Ut, Satyros si qua Dyrades facilesque Napæas
Unquam ac Oreades tulerit natura fugaces,
Non alias habitasse domos aliumve liqvorem
Elegisse rear quàm LÆTI stagna VIRETI:

Hic posuisse Lares fas est, & fornice cæci,
Qua specus atra latet, texisse cubilia clivi:
Imprimis, virides qua roscida pascua colles
Excipiunt sylvis & ramis suavibus Orni
Inducunt placidæ nemorosa umbracula lymphæ,
Hos cœtus primo teneros petiisse recessûs
Crediderim & blandis sese occuluisse latebris:
Mox liquidis innasse vadis, & nocte serena
In pratis duxisse choros lususque jocosos
Protraxisse sono, fossas cum distulit obex
Lapsantes, queruloque excivit fonte susurros,
Sicubi frons celeres tenuit projecta fluores,
Aut prostrata salix retinacula nexuit amni.
Talibus in scatebris nemoris deprensa profundi
Vestibus exutis quondam Dictynna procacem
Aspectu Cadmi mutatum est ulta nepotem;
Hic Jove fœta vagam se sensit Parrhasis Ursam.
Sed Phorci chorus hic, superus quemque inferus amnis
Nutriit, innatis tutus grassatur in algis;
Illic puniceis commendans fercula pinnis
Perca natat, tremulis latitans propè Lucius herbis
Insultat ranis, maculis insignis & albo
Fundulus ingenuas interquà calculus undas
Volvitur, & viridi subsidit glarea fundo,
Luxuriat, limo gaudetque Anguilla palustri,
Hinc aurata viget rubicundo lutea fuco,
Nec vegetos longum Coracinos esse labores,
Sicubi piscosæ sese effudêre lacunæ.
Sub ripis creber se Gamarus occulit, arbos,
Qua patulas ramis rivum super injicit umbras,
Interdum infestus pinnis Melanurus acutis,
Squammigerique gregis sese offert Tencha Machaon.
Sed multo passim Piscina parata labore,

Fron-

Fronte tenus nemoris (radix ubi limpida montis
Et Zephyrum partim & Boream porrecta nivalem,
Ebullit tacitos subjecta per æquora rivos)
Aggeribus digesta suis & condita septis,
Quæ torrens negat impertit sic carpio Trutta
Suppetit, & tenero servit Mustella palato.

Hi pisces: cultas super est Venatio mensas
Quæ decoret Verni cum floret gratia ruris,
Mane novo leporem nemus offert fertile lignis
Betuleis, Corylis densumque palustribus Alnis,
Quercubus & Fagis frondosisque utile cervis.
Hinc canibus pulsi lepores, qua retia junctum
Insedere jugum, capiuntur, scirpea circum
Prata ubi tuberibus turgent salebrosa solutis:
Objicit Autumnus dejectæ grandibus Ornis
Cum strepitum pavidi metuunt agnoscere frondis

Messis quàm primum flavis excesserit agris
Jamque vacat campus nocturna silentia prædas
Sufficiunt lautas Anates lacus, arvaque alaudas,
Retibus injectis quas callidus occupat auceps.
Sic Perdix nassis capitur, sic sæpè coturnix,
Ruri prensa cohors, merulæ, falsique voraces
Tendiculis hærent loca per sylvestria Turdi.

Obtigit, ut leporum summota indagine rete
Prompserit in tenebras Dominus noctuque prehensas
Intulerit volucres; hinc mane hærentia setis
Agmina contortis, merulas in terque Bonosam
His raram sylvis pedicis concluserit arctis,
Fortuna illius noctis cumulante favorem.
Non vulpes desunt nemori capræq; fugaces.
Læti delicias gravis ut venatio ruris
Augeat, & rigui commendet commoda fundi.

O quantum humanos Divina potentia sensus

Exsu-

Exſuperat celebrique beat ſua facta favore!
Nec vitam tantùm confert & plura manenti
Subſtituens ſupplet pereuntia corpora mundo,
Et de præſidiis mortali proſpicit ævo;
Verùm & delicias addit pius omnia vultus
Erigit & longo commendat munera cenſu.
Hoc varii pulcher commonſtrat circulus anni,
Tot donis felix revoluti gratia cœli
Quæ promit, vicibusque ſuis ſe devovet Orbi.
Ver oculos roſeum recreat, ver ſpargit odores;
Æſtas, farre tumens, gravidis premit horrea glumis;
Poma dat Autumnus cùm plurimus arbore fœtus
Decuſſus multo locupletat fænore cellas.
Ille feras, Leporesque ciet per luſtra fugaces,
Mille voluptates referens & commoda mille.
At precio aucupium vincit, cùm licia Turdos
Involvunt Merulasque ſapor cùm pellicit uvæ.
Dulce nimis, tortas per ſaltus tendere ſetas
Suſpenſas lino geminâ quod nexile cerro
Inſertas lento deſpectat vimine baccas
Sanguineo tinctas fuco, minioq; rubentes.
Hic dum alata cohors petit inconſultior eſcas,
Vincla pedis ſtringunt vel nodo lapſa ſequaci
Collum arctant: Turdus ſummâ vi pendulus obſtat
Multa gemens, quatiensque alas, pedibusq; reniſus
Ut ſeſe expediat; Sed lentis fixus habenis
Immoritur luctæ: Non ars non ſolvere vires
Sufficiunt; dulces urgent retinacula prædas.
Nec ſola hæc hominum nunc implet corda voluptas;
Et Naſſis Sturnos capiunt, nox plurima tædas
Cum poſcit juncoq; latens conſederit agmen.
Inde Galeritas ſectatus, pronior umbras
Cum ſol inducit laqueis complectitur auceps,

Emensus secto flaventia jugera culmo,
Qua tulit enatas sulcis ager arvus avenas.
Nunc Anates maculis aut jactis retibus unda,
Quatenus arborea diffunditur herbida ripa
Occupat insidiis; vel, si qua tardius ales
Obsequitur, fusa procumbit grandine turmà
Innatitans stagno aut fluvios scrutata virentes.
Vimina quid lento referam circumlita visco?
Cum repor Autumni favet, aut cum tegmina junci
Transit ames volucremque dolo disposta fefellit
Noctua, qua densas intra latet area frondis,
Illicibus resonans suspecta per æquora linguis.

Tantus amor generis, nato quod nobile mundo
Commissas spernens dotes, se perdidit, &, dum
Deserit autorem donis spoliatur opimis.
Nec minus imperium rerum, Pater optime, reddis,
Exornasque hominem, pisces, volucresq; ferasque
Arbitrio subdens male te reverentis amici,
Dum docili varias capiendi suggeris artes.
Segnius ac par est recoli tua dona fatemur;
Tu tamen indulges & vilet gratia; verùm,
Tota licet sese promant præcordia, frustra
Munera sollicitis certent æquare Lacertis,
In tantum humanas superant ingentia laudes.
Tentavere graves Musis sed lentior ausis
Obstitit egregiis depressæ angustia mentis,
Nitimur in vanum vacuos rapit aura labores,
Ni Pater alme tuos è cœlo sufficis ignes,
Inflammasque animos ut grato munera cultu
Tollamus memores nec tantis invidà factis
Criminibus cœcos oblivio damnet iniquis.

Magna adeo eximiam decorans solatia villam,
Et sinus à strepitu & turbis tranquillus amœno

Secessu latet arboreis pulcherrimus umbris.
Præterquam ſegetum Cerealisque ubere glebæ,
Quòd pene immenſæ ſua vincant horrea menſes,
Luxurietque pecus felici gramine, cella
Et lacte & ſapido quòd commendata butyro;
Nec major nec ſit vicinis lautior anſer,
Sint pernæ & nivei laudata tomacula porci,
Tum quod odoriferos diffundat Flora colores,
Paſcua læta Pales, pingat Pomona rubenti
Hortos exhilaret fœtu ſedesque peritis
Concilians apibus dulciſſima mella miniſtrat.
Verùm amor & placidi jugis concordia vici,
Omnia degeneris ſuperant ludibria mundi:
Haud movet ambitio, haud trepidis furor excitus armis,
Rixave, aut ſocias vellens diſcordia mentes:
Non metus infeſtat, vel livor dulcia rura.
Simplicitas candorque vigent culturaque recti
Imperio exercet facili mitiſſima corda.
Hic veterum libris vacuisque remiſſior horis,
Vix ſtrepitum Dominus, patriam qui concutit, audit.
Nunc vegetus pulchri per quadrua compita luci
Ambulat & pictos geſtit decerpere flores.
Per rivum inſtructa gaudet nunc currere cymba
Suave nemus viridi cui deſuper incubat umbra,
Qua ſeptem verſus propè cogitur unda Triones,
Gramineos inter colles formoſaque prata.
Nunc per felicis ſpatiatur jugera campi,
Et ſegetes luſtrat; nunc læta armenta pererrat,
Aucupiove vacat jaculatricique Dianæ;
Vel vada pertentat reti & trahit humida lina.
Mox repetit dulces, Heliconia Numina, Muſas,
Pæoniisque pias miſcens devotius artes,
Crebra Creatori ſervit THYMIAMATA cœlo

Grata adolens, venâ dum promptâ pangere carmen
Sacrum avet, & meritos ſupremo condere honores.
Nam neque tam cæli oblitus mortalia prono
Suſpicit affectu, tota hæc ut gaudia mente
Depereat, vel non credat peritura vicesve
Æſtimet ignarus rerum: Dudum omnia Patris
Subdidit æterni placito. Sic poſſidet, ac ſi
Non habeat, curamque DEO committit agelli.
Quantumcunque placet ſummi præſentia dona
Numinis agnoſcit tanti veneratus amorem
Factoris, penetransque polos ſe jungit amato;
Miſſurus cum fata volent hæc ima, ſuperna
Captaturus ovans jam nunc quæ mente pererrat.
Moribus his rigui felix ſors obtigit agri
Et ſancta ingenuam fovet indulgentia vitam,
Conſequiturque favor populi, Procerumq; Ducumque,
Principis uſque adeo, ut Pomerani inſtante Senatu
Nobiliumque choro dignatus honore Clientis
Jam Feudi teneat nexu lætiſſima culta.
At nos tàm gratæ maneat pars candida vitæ,
Ut, belli exactis furiis & triſtibus armis
Aurea pax noſtris vigeat rediviva ſub oris;
Ut Patria immiſſo tandem eluctata tumultu
Tranſigat auſpiis placidum melioribus ævum:
Sicq; iterum ſocia juncti pietate probisque
Deliciis tuto lætemur in HORTOLINO.

Ad
VIATOREM

SIste gradum, nec longius i, festine VIATOR,
Si speciosa cupis cernere, siste gradum.
Forte Voluptates quæris, quas æthere blando
Exhibet inculto Terra benigna loco.
En dabimus Tibi delicias & commoda Vitæ
Rurestris celebri conspicienda loco:
Hic vires Natura suas Tibi pandet & usum
Monstrabit, patulas ingredere ergo fores!
Hic benè dispositam, nitidam & Conclavibus auctam
Magnificis cernes mente stupente DOMUM.
Hic HORTUS patet Arboribus prædives & herbis
Omnigenis, fluit hic limpida fontis aqua.
Cætera prætereo, Tu sedulus omnia lustrans

Dic:
HÆC EST MAGNI GLORIA
MAGNA VIRI

F.
Georgius Wendius.

VILLÆ TIMÆANÆ
IN
HORTOLINO
INSCRIPTIONES.

INSCRIPTIONES
VILLÆ TIMÆANÆ
I.
In introitu per anticam ad insigne
AQUILÆ PROTECTRICIS
EXCUBITORE DEO
VINDICE SCEPTRIGERO,
II.
In arcu pontis sublicii
ADMITTO
ET
ARCEO
III.
In portâ decumana
PATESCO BONIS
IV.
In vestibulo Domus
ad picturam
testudinis clypeatæ
SUB PARVO
SED MEO.
V.
Paullo altius
supra insignia Gentis
TIMÆANÆ
Marmori incisa
DOMUM HANC
CIRCUMQ. SEPTOS HORTULOS
RURIS

VITÆQ. INNOCENTIS
AMORE
INTER ARMORUM
STREPITUS
RUINASQ. PATRIÆ
EXSTRUXIT
PLANTAVIT
BALDASSAR TIMÆUS
von Guldenklee
ANNO
M. DC. XXXIV.
SORTES NOSTRÆ IN MANU
DOMINI.

VI.

In pariete diplinthio
versus aream.

PArva Domus, vegeto ſed ſi ſint corpore Vires,
Si mens ſit recti conſcia, pura mali:
Si Pax, ſi Pietas, modicum far, Fidus Achates,
Si concors Thalamus, ſat mihi magna Domus.

VII.

In faſtigio Domus
ſupra tabulam Horologii
quæ ductus Horarum diſcriminat.

ASpice quam celeri curſu levis effugit Hora
Lubrica nec vitæ tempora perde tuæ.
Diffugiunt Anni celeres mortemq; minantur;
Mortuus ut poſſis vivere, vive Deo.

VIII.

In Hyperthyro Poſticæ
quà patet
Viridarium

XI.

In Cœnaculo

Mediæ Contignationis

LEX GENIALIS

B. F.

COEnipeta quisquis es, audi & obaudi
Genius loci ſic edico:
Pranſurus ante XI. ne venito,
Poſt XII. ne maneto:
Cœnaturus ante VI. ne venito,
Poſt VII. ne maneto:
Prandii heic Tempus unius Horæ
Et cœnæ unius.
Si quis prævorterit ſcilicet, menſa vaciva:
Si quis remanſerit, ilicet, menſa ſublata.
Familiarium tamen ſi quis adſit,
Etiam altera hora indulgetur,

Sed ſermoni; Non Cœnæ.
Sermo Genialis eſto,
Non tetricus, moroſus aut rixoſus.
Saturio ne acceſſeris:
Eſurio ne receſſeris.
Sed epulis liberum tibi fruendi jus eſto.
Sine tuburcinatione.
At Libero patre cum cavitione:
Treis crateras haurias:
Primam ſitis cauſſâ:
Secundam, ſis, hilaritatis;

Tertiam, ſodes, voluptatis.
Primam Muſis:
Secundam Studiorum Præſidi
Apollini;
Tertiam ſomno:
Sed omnes
Pro optimi Principis Salute
Libato.
Ceri mani memor:
Angeronæ memor:
Lautus eſto
Et curis miſſis, Genium curato.

XII.

Super Camino.

QUI CALLET, CALET.

XIII.

In precatio
Ejusdem Conclavis.

O Domitor ſomne Laborum,
Requies Animi, pars humanæ melior vitæ
Placidus feſſum leniſque fove
Et longam fac me diſcere mortem.

XIV.

In Dormitorio
Ad Hypocauſtum ſuperius.

Hic juvat immites ventos audire cubantem
Et Dominam in tepido continuiſſe ſinu.

XV.

In ſeceſſu cubilis.

EXTERIORA PATENT.
INTERIORA LATENT.

Paul-

Paullò inferius

REBUS NE CREDE CADUCIS.

XVI.

In aditu

Armamentarii & Bibliothecæ super portâ decumanâ

Effigies

JULI CÆSARIS

dextrâ gladium, lævâ

librum tenentis

EX UTROQUE.

XVII.

In foribus Culinæ

VIVITUR PARVO BENE.

XVIII.

Super arrectario Equilis.

OCULUS DOMINI SAGINAT EQUUM.

XIX.

In Insulâ Viridarii

Super ostio Australi

Ædiculæ Octagonæ.

Linquenda Tellus, & Domus, & placens
Uxor; Neque harum quas colis arborum
Te præter invisam cupressum
Ulla brevem Dominum sequetur.

XX.

Super ostio Boreali

pone Cochleam.

Cum me convertissem ad universa opera quæ fecerant manus meæ, & ad labores in quibus frustra sudaveram; Vidi in omnibus vanitatem & afflictionem animi, & nihil permanere sub Sole.

XXI.

PINETUM

In monte Scævio

Satum

cum Epigraphe marmori incisâ

HOc ego consevi Pinetum in monte Timæus,
Esset ut hybernis flamma parata focis:
Velifer aut navi malus: vel tigna trabesque
Ædibus: Aut celsis commoda ligna tholis:
Ast nova dum lento succrescunt germina tractu,
Approperat vitæ lubrica meta meæ.
Sufficiat teneræ vidisse hastilia plantæ,
Robora venturæ posteritatis erunt.

G. P. S.

ARENOSI MONTIS
STERILITATEM
CERES
EMENDARE NESCIA
SYLVANO
CULTURAM CESSIT
CURANTE
FUNDI DOMINO
B. T. V. G.
ANNO
M. DC. XXXIII.

RARIORA

DOMUS TIMÆANÆ.

I.

SCOLYMUS

Raræ magnitudinis

Pendens libram unam civilem & uncias decem cum dimidiâ

ata

nata
In Viridario TIMÆANO
ANNO M.DC.LV.

PLebeiam quantum sortem prægressa videtur,
Nascendi SCOLYMUS, tantum est transgressa TIMÆI
Virtus, obscuros nunquam passura Nepotes:
Hinc petite ô Juvenes generosum semen & agram
Non fatuis PATRIAM messis deludet avenis.

Faciebat in transitu
JOHANNES GEBHARDUS
RABNERUS.

II.
TURDUS
HELVI PUNICEIQUE
COLORIS
CAPTUS
IN ALNETO TIMÆANO
ANNO
M. DC. LVI.

III.
PHASIANUS,
AVIS
TERRIS SEPTENTRIONALIBUS
IGNOTA
PROPE VIRIDARIUM TIMÆANUM
GLOBO TRAJECTUS
D. XXI. OCTOBR.
ANNO
M. DC. XLVIII.

IV.
LUCIUS
DUORUM CUBITORUM
ET PALMI UNIUS
CAPTUS
IN RIVO CORNICUM DICTO
QUA HORTOLINUM ALLUIT

D. IV. Septembris
Anno
M. DC. XXXVII.

V.

CARPIO
Cubiti unius et dimidi.
Captus
IN ICHTIOTROPHIO
VILLÆ INTERNO
VERSUS BOREAM
D.xx. Octobris
Anno
M. DC. XXXVI.

VI.

ALCIS
NATIVA CORNUA
SCULPTILI
QUÆ VIDES IMPACTA CAPITI
CUM INTEGRO CORPORIS SCELETO
JUXTA VILLAM HANC
SEPTENTRIONEM QUA SPECTAT
EX PROFUNDO TERRÆ
A FOSSORIBUS
ERUTA
Ob Animalis
IN HIS ORIS RARITATEM
INTER ORNAMENTA
DOMUS SUÆ
REPOSUIT
B. T. V. G.

VII.

HALCYON
Ad fontes
HORTOLINI TIMÆANI
bacilli jactu ab Hortulano
percussa.
Anno cIↄ Iↄc xxxiv.

Ignota

IGnota terris Halcyon
Nec ulli visa Balthico
Qui considemus littore.
Dum fontis leni strepitu
In cauta gaudet, capitur
Tranquillitatis nuncia
Quà prædium, qua Dominus
Communes inter lituos
Armorum quæ Germaniam
Concutiebant undique
Deo tutore substitit.
Hospes pacata prædio
Precatus Halcyonia
Pacatus ipse vivito.

De Eadem.

Cœli Natura dedit vocalem Dædala cantum
Cuî viridem & cœli referentem cærula fucum
Affudit pulchris guttatâ aspergine plumis.
Puniceum pectus, rostrum teres, aurea crura,
Quam reliquæ alituum præponunt rara cohorti:
Cui Pelagi ponit furor & dum nascitur, aura
Blanditur sævæ mitescere credita Brumæ,
Dilectam Thetidi Halcyonem, nil triste timentem
Sustulit, heu! jactus, placidi dum murmura fontis
Sectatur, tutis quærens requiescere ripis.
Nil crudele sonans nocuit mare, sors mala jactu
Sternit & ad scatebram ludentem funere mergit.

VOTUM

VOTUM QUIETIS

HOc votum, hæc me cura coquit, labor ille remordet
Ut placitæ tandem liceat succedere terræ
Post sævæ fluctus sortis, tumidasque procellas,
Quæ cursum nostræ, tot jam volventibus annis
Assiduo insultu miserùm tenuére carinæ,
Ut proram optato liceat defigere portu
Jam fessam tuto quo se prensat Anchora morsu.
Exoptata diu saltem mihi meta propinquet,
Quâ detur exhausti fructum gustare laboris,
Et gaudere piâ parti dulcedine ruris.
Omnipotens PATER, immensam cui nulla triumphat
Virtutem rerum moles, cum nostra quietis
Littora contigerit navis felicibus auris
Annue, quô jugi virtutum accensus amore
Persequar augustæ vestigia candida pacis.
Non trahar illecebris ævi, non turgida fastu
Ambitio incautum rapiat, non livor adurat,
Obsequio placeam, scitis melioribus instem,
Atq; exosus humum mansura palatia quæram.

S. L.

AC1 146912

L. S.

POsteriores Epistolæ Libri sexti ab undecimâ usq; ad ultimam serius & quasi postliminio accessère, alioquin suis inserendæ locis, quod ideo monitum volo, ne argumentum titulo minus respondens, quempiam fortè offendat. Errata autem quæ festinante operas Typothetâ irrepsère, benevolus Lector ipse corriget & si quid aliud inter curas & consulentium querelas prætervisum, benignè interpretabitur.

Rrr IN-

INDEX EPISTOLARUM LIBRI PRIMI.

De præcipuis ſupremi ventris affectibus.

Epiſt.		Pag.
1.	De paralyſi palpebrarũ	1.
2.	De eodem affectu.	5.
3.	Ejusdem argumenti.	6.
4.	De eodem morbo.	8.
5.	De eodem caſu.	9.
6.	De eadem materia.	11
7.	De Paralyſi ſiniſtri lateris	13
8.	De eodem affectu.	17
9.	De mirâ quadam Epilepſiâ	20
10.	De Epilepſiâ ex retentione Lochiorum.	26
11.	De Epilepſia uterina.	29
12.	De eodem affectu.	30
13.	De præſervatione à Catarrhis	31
14.	De Catarrho epidemio.	33
15.	De Dolore Capitis.	35
16.	De eodem affectu.	39
17.	Ejusdem argumenti.	42
18.	Dolor capitis & viſûs obſcuritas.	46
19.	Oculorum hebetudo & ſuffuſionis initia.	47
20.	De vomitoriorum in affectibus oculorum noxâ	48
21.	De viſus imbecillitate & ardore ſtomachi.	49
22.	De diuturna ad oculos defluxione eorundéq; rubedine & imbecilli viſione	50
23.	De ſuffuſione oculorum.	58
24.	De eodem affectu.	59
25.	De eadem materiâ.	60
26.	De aqua ophthalmica Prævotii & aliis contra defluxiones oculorum & ſuffuſiones facientibus.	61
27.	Cæcitas ex caſu.	62
28.	De medicamentis qvibusdam ophthalmicis	64
29.	De difficultate auditus	65
30.	Ejusdem argumenti	68
31.	De eodem affectu.	69
32.	De dolore dentium.	73
33.	De odontalgiâ pertinaciſſimâ.	76
34.	De clauſura Oris.	78

35. De

35. De melancholia hypochondriaca & propensione in Somnum. 80.
36. De anxietate animi & melancholia hypochondriaca incipiente. 82.

Index Epistolarum Libri Secundi.

De morbis medii ventris

ferè omnibus.

1. De præcavendâ phthisi ex catarrhis 87
2. De phthisi exulc. pulmonis 91
3. De arcano antiphthisico. 96
4. De phthisi. 98
5. De phthisi & vermib9 per vomitum & secessum rejectis. 101
6. De phthisi ex ulcere pulmonum. 104
7. De Peripneumonia 105
8. De Pleuritide periculosâ 107
9. De compendiosa pleuritidis curatione. 107
10. De febri malignâ cum suspicione pleuritidis. 110
11. De Asthmate 112
12. De eodem affectu. 115
13. Compressio & angustia pectoris. 116
14. Tussis. 122
15. Tussis ferina 124
16. Hæmoptysis. 126
17. Palpitatio Cordis. 127
18. De aqua mea cordiali ex succis. 131
19. De debilitate virium, siti, vigiliis, & contractura digitorum ab arthritide. 132
20. De imbecillitate virium ex Senio. 134
21. De animi deliquio per consensum 137
22. De aqua vitæ Anglicâ. 139
23. De palpitatione cordis validissimâ. 140.
24. De Pleurit. post abortũ 144

Index Libri tertii.

De plærisq; infimi ventris affectibus.

1. De Cardialgia. 148
2. De Anorexia. 152
3. De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præservatione, & curatione. 153
4. De dolore ventris. 156
5. De eodem affectu. 159
6. De tumore ventris. 160
7. De eodem affectu. 162
8. De Doloribus Colicis. 164
9. De colica flatulenta 166
10. De cachexia scorbutica. 167
11. De eodem affectu. 169
12. De eadem materiâ. 171
13. De oppitulatione & intemperie epatis calidâ. 172

14. De alvi obstructione, tumore abdominis & metu hydropis. 173
15. De hydrope & lue venerea inveterata 174
16. De affectione hypochondriaca. 177
17. De eadem affectione. 183
18. De affectione hypochondriaca cum dolore Capitis, alvi duritie & aliis symptomatibus. 185
19. De affectu hypochondriaco & gonagra 195
20. De affectione hypochondriaca scorbutica. 198
21. De eodem affectu. 208
22. Ejusdem argumenti. 211
23. De dolore in Hypochondrio sinistro, gingivis sangvinem fundentibus, oculorum scotomiâ aliisq; symptomatib9 216
24. Ejusdem argumenti. 218
25. De tumore & obstructione Lienis, alvi constipatione & virium imbecillitate 220
26. De alvi duritie & constipatione. 223
27. De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis 225
28. De affectione hypochondriaca & scorbuto 230
29. De Scorbuto. 231
30. De eodem affectu. 238
31. De Calculo Renum. 240
32. De arcano contra calcul. 246
33. De mictione cruenta. 246
34. De mictione involũtaria 248
35. De dolore penis, mictione frequenti, & pollutione nocturna. 250
36. De tumore duro testiculi sinistri. 255
37. De Hernia. 257
37. De dysenteria. 258
38. De procidentia uteri & peste. 258
39. De eodem affectu. 260
40. De mola. 263
41. De quibusdam complicatis affectibus 264
42. De iisdem. 268
43. De Herniâ intestinali. 272
44. De præcavenda cacochymia & hydrope. 275

Index libri quarti

De febribus.

1. De febri tertiana simplici. 279
2. De eadem. 281
3. De febri tertiana & suffocatione uteri. 282
4. De tertiana duplici. 284
5. De febri quotidiana. 285
6. De eadem. 287
7. De febri quartana. 289
8. De eadẽ & nonnullis aliis 292
9. De diversis febribus ex ma-

12

Digitized by Google

ſâ victus ratione. 294
10. De febri putrida incerti typi. 297
11. De febri ardente continua. 298
12. De morbo Ungarico. 299
13. De febri maligna. 303
14. De eadem. 304.
15. De febrium malignarũ brevi & ſuccincta curatione. 306
16. De variolis & morbillis, 309
17. De præſervatione à peſte & Dyſenteria 319
18. De peſtis & dyſenteriæ prophylactico. 320
19. De compendioſa peſtis præſervatione & curatione. 322

Index libri quinti

De arthritide, Partium externarum & venenatis quibusdam morbis.

1. De præſervatione & curatione arthritidis 333
2. De eodem affectu. 346
3. Ejusdem tenoris. 348
4. De eodem caſu. 354
5. Ejusdem argumenti. 356
6. De eadem materia. 360
7. De Podagra. 361
8. De Podagræ transplantatione. 363
9. De arthritide vaga ſcorbutica. 364
10. De tumore eryſipelatode in crure dextro. 366
11. De lumborum & crurum dolore. 368
12. De dolore cruris ſiniſtri 369
13. De dolore humeri & brachii ſiniſtri 370
14. De fomentis in tumore ædematoſo ab eryſipelate relicto. 371
15. De caſu ab alto. 372
16. De morſu ſerpentis. 374
17. De morſu canis rabidi. 375
18. De Scabie ſicca. 377
19. De uſu ligni ſancti & ſudationibus in Laconico. 378
20. De Lue venerea. 381
21. De lue venereâ inveteratâ cum tabe & doloribus atrociſſimis. 383.

Index libri ſexti

De quibusdam ſcriptis & operationibus medicis medicamentorumq; Deſcriptionibus.

1. De Scriptis Medicis D. Danielis Sennerti 389
2. De opere anatomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis. 391
3. De ſtudio medico & peregrinationibus rectè inſtituendis. 393

4. Gratulatoria de reditu ex Italia. 396
5. De tribulo aquatico. 399
6. De auro potabili. 402
7. De raris quibusdam in sectione cadaveris Ill. Comitissæ de Hodiz. &c. observatis. 404
8. De cadavere exenterato Dn. C. à B. 406
9. De Fontibus Hornhusiæ & aliis quibusdam. 407
10. De conditura funerum. 413
11. De usu acidularum Schvvalbacensium. 416
12. De constipatione alvi 419
13. De Tinctura Mercurii Antimonii 421
14. De affectione Hypochondriacâ & scorbuto. 422
15. De complicatis quibusdam affectibus in muliere gravidâ. 428
16. De monitis quibusdam in partu & post partum observandis. 431
17. De præservatione morborum generali & in specie Hydropis. 437

INDEX AFFECTUUM ALIORUMQVE IN EPISTOLIS CONTENTORUM.

Acidularũ Svvalbacẽs. usus 416
Alvi obstructio 173
Anatomia Spigelii 391
Angustia pectoris 116
Animi deliquium 137
Anorexia 152
Anxietas animi 82
Aqua cordialis ex succis 131
ophthalmica Prævotii 61
vitæ Anglica 139
Ardor stomachi 49
Arthritidis curatio & præservatio 333
Arthritis vaga scorbutica 364
Asthma. 112
Auditus difficultas 65
Aurum potabile. 402

Cacochymia 275
Cachexia scorbutica 167
Cadaver exenteratum 406
Cœcitas ex casu 62

cal-

Calculus Renum 240
Calculi præſervatio & curatio 153. 246
Cardialgia 148
Caſus ab alto 372
Catarrhus 31
Epidemius 33
Chymica quædam 391
Clauſura Oris 78
Colica flatulenta 166
Complicati affectus 264
in muliere gravidâ, 428
Compreſſio pectoris 116
Conditura funerum 413
Contractura digitorum 132

Defluxio ad oculos 50
Deliquium animi 137
Dolor brachii 370
capitis 35. 185
colicus 164
crurum 368
Dentium 73
humeri 370
lumborum 368
penis. 250
ventris 156
Dyſenteria 258
Præſervatio 319
Prophylacticum 320

Epatis oppilatio intemper. calida 172
Epilepſia mira. 20
ex retent. Lochior. 26
Uterina. 29

Febris ardens 298
Duplex tertiana 284
maligna 303
Febrium malignarum brevis curatio. 306
Febris maligna cum pleuritide 110
Febres variæ ex mala victûs ratione 294
Febris putrida 297
Quartana 289
Quotidiana. 285

Gonagra 195
Gratulatio de reditu ex Italia 396

Hæmoptyſis 126
Hernia 249
Inteſtinalis 272
Hornhuſiæ fontes 407
Hydrops 174
Hydropis metus 173
Hypochondriaca affectio 177 185. 422

Ligni ſancti uſus 378
Lues venerea 174. 381

Maculæ Epaticæ 223
Medicinæ ſtudium 393

Me-

Melancholia incipiens 82
Melancholia hypochondriaca 80
Mercurii Antimonii tinctura. 422
Mictio cruenta 246
involuntaria 248
frequens 250
Mola 263
Morbilli 309
Morbus Ungaricus 299
Morsus canis rabidi 375
Serpentis 374

Oculorum hebetudo 47
rubedo 50
Suffusio 97. 58.
Odontalgia pertinacissima 76
Ophthalmica 64
Oris clausura 78

Palpitatio cordis 127
validissima 140
Paralysis palpebrar. 1.
Sinistri lateris. 13
Peregrinatio 393
Peripneumonia, 105
Pestis. 258
præservatio 319
prophylacticon 320
Curatio 322
Phthisis 87. seq. 98. seq.
ex ulcere pulmonum 91 & 104.
Pleuritis 107
Curatio. 107
Podagra 361
Podagræ transplantatio 363
Pollutio nocturna 250
Procidentia Uteri 359

Ructus 193

Scabies sicca 377
Scorbutus 231
Sectio cadaveris 404
Sennerti scripta 389
Sudatio in Laconico 378
Suffocatio uteri 282
Suffusio oculorum. 58
Tumor abdominis 173
erysipelatodes 366
œdematosus 371
testiculi 255
ventris 160
Tribulus aquaticus 399
Tussis 121
ferina 124
Variolæ 309
Venerea lues 381
Ventriculi imbecillitas 153
Vermes per vomitũ rejecti 101
Vigiliæ 132
Viriũ imbecillitas ex senio 134
Visus obscuritas 46
imbecillitas 49
Vomitoriorum usus oculis noxius. 48

FINIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

X.
C. 29

Digitized by Google